B. A. 3 – p. 1 – nº 1.

Bº Rº 326

B N C F
RARI
(Banco)
326

B

1216.

N.º 11.

| Aureus numerus | | | KL Januarius habet dies xxxj. Luna xxx. Nox habet horas xvj. Dies viij. |
|---|---|---|---|
| iiij | a | Januarii. | Circumcisio domini. S. basilij epi. |
| | b | iiij no. | Oct. sci stephi. |
| xj | c | iij no. | Oct. sci Joannis. |
| | d | ij no. | Oct. scorum innocentum. |
| xix | e | Nonis. | Vigilia. |
| | f | viij id. | Epiphania domini. |
| | g | vij id. | |
| xvj | a | vj id. | |
| v | b | v id. | |
| | c | iiij id. | S. Pauli primi heremite. |
| xiij | d | iij id. | S. Igini pp. et m. |
| ij | e | ij id. | |
| | f | Idib. | Oct. Epiphe. |
| x | g | xix kl. | |
| | a | xviij kl. | Sci Mauri Abbis et cf. |
| xviij | b | xvij kl. | |
| vij | c | xvj kl. | Sci Anthonij. Abbis et cf. |
| | d | xv kl. | |
| xv | e | xiiij kl. | |
| iiij | f | xiij kl. | |
| | g | xij kl. | |
| xij | a | xj kl. | |
| i | b | x kl. | S. Emerentiane. virginis et m. |
| | c | ix kl. | |
| ix | d | viij kl. | |
| | e | vij kl. | |
| xvij | f | vj kl. | |
| vj | g | v kl. | |
| | a | iiij kl. | |
| xiiij | b | iij kl. | |
| iij | c | ij kl. | |

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE FIRENZE MSS

## KL Februari(us) h(abe)t dies xxviij. luna xxix. Nox h(abe)t ho(ras) xiiij. Dies vero x.

| Aure(us) numer(us) | | | |
|---|---|---|---|
| | d | Febr. | Sci Ignatij epi et m. |
| xi | e | iiij no | Purificatio virginis marie. |
| xix | f | iij no | S. Blasij. epi et m. |
| viij | g | ij no | |
| | a | Nonas. | S. Agate. virginis. et m. |
| xvi | b | viij id | S. Dorothee virginis. et m. |
| v | c | vij id | |
| | d | vi id | |
| xiij | e | v id | S. Appollonie virginis. et m. |
| ij | f | iiij id | S. scolastice virginis. |
| | g | iij id | |
| x | a | ij id | |
| | b | Idibus. | S. Fusce. virginis. et m. |
| xviij | c | xvi kl | Marty. S. Valentini. m. |
| vij | d | xv kl | Sctor m. Faustini et Iovite. |
| | e | xiiij kl | |
| xv | f | xiij kl | |
| iiij | g | xij kl | |
| | a | xi kl | |
| xij | b | x kl | |
| i | c | ix kl | |
| | d | viij kl | Cathedra sci Petri apli. |
| xi | e | vij kl | Vigilia. |
| | f | vi kl | S. Mathie. apli. |
| xvij | g | v kl | |
| | a | iiij kl | |
| vi | b | iij kl | |
| xiiij | c | ij kl | |

## KL Marti(us) h(abe)t dies xxxj. Luna. xxix. Nox h(abe)t ho(ras). xij. Dies vero. xij.

| Aure(us) nu(merus) | | | |
|---|---|---|---|
| iij | d | Marty. | |
| | e | vi no | |
| xi | f | v no | |
| | g | iiij no | |
| xix | a | iij no | |
| | b | ij no | |
| | c | Nonis. | S. Thome de Aquino. |
| xvi | d | viij id | |
| v | e | vij id | Sctor. xl. Martirum. |
| | f | vi id | |
| xiij | g | v id | |
| ij | a | iiij id | S. gregorij. pp. et of. |
| | b | iij id | |
| x | c | ij id | |
| | d | Idibus. | |
| xviij | e | xvij kl | Aprilis. |
| vij | f | xvi kl | |
| | g | xv kl | |
| xv | a | xiiij kl | S. Ioseph. sponsi. virginis marie. |
| iiij | b | xiij kl | Vigilia. |
| | c | xij kl | Transitus sci Benedicti Abbis. |
| xij | d | xi kl | |
| i | e | x kl | |
| | f | ix kl | Vigilia. |
| ix | g | viij kl | Annunciatio virginis marie. |
| | a | vij kl | |
| xvij | b | vi kl | |
| vi | c | v kl | Oct. sci Benedicti patris nri. |
| | d | iiij kl | |
| xiiij | e | iij kl | |
| iij | f | ij kl | S. Felicis. pp. et m. |

Aureus numerus

KL Aprilis habet dies xxx. Luna xxix.
Nox habet horas x. Dies xiiij.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | g | Aprilis | |
| xj | a | iiij no | |
| | b | iij no | |
| xix | c | ij no | |
| viij | d | Nonas | |
| xvj | e | viij id | |
| v | f | vij id | |
| | g | vj id | |
| xiij | a | v id | |
| ij | b | iiij id | |
| | c | iij id | |
| x | d | ij id | |
| | e | Idibus | |
| xviij | f | xviij kl | S. M. Tiburtij. Valeriani et maximi. |
| vij | g | xvij kl | |
| | a | xvj kl | |
| xv | b | xv kl | S. Aniceti. pp. et m. |
| iiij | c | xiiij kl | |
| | d | xiij kl | |
| xij | e | xij kl | |
| j | f | xj kl | |
| | g | x kl | S. M. Sotheris et Gaij. pp. |
| ix | a | ix kl | S. Georgij. m. |
| | b | viij kl | |
| xvij | c | vij kl | S. Marci Euang. |
| vj | d | vj kl | S. M. Cleti et Marcellini. pp. |
| | e | v kl | |
| xiiij | f | iiij kl | S. Petri. m. |
| iij | g | iij kl | |
| | a | ij kl | |

Aureus numerus

KL Maius habet dies xxxj. Luna xxx.
Nox habet horas viij. Dies xvj.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | b | Maius. | Sanctorum Apostolorum Philippi et Jacobi. |
| | c | vj no | |
| xix | d | v no | Inventio sancte Crucis. |
| viij | e | iiij no | |
| | f | iij no | |
| xvj | g | ij no | S. Joannis. Ante portam latinam. |
| v | a | Nonas | |
| | b | viij id | Apparitio. sancti michaelis. archangeli. |
| xiij | c | vij id | |
| ij | d | vj id | Sanctorum m. Gordiani et Epimachi. |
| | e | v id | |
| x | f | iiij id | Sanctorum m. Nerei et Achilei. atque Pancratij. |
| | g | iij id | |
| xviij | a | ij id | S. Bonifatij. m. |
| vij | b | Idibus | |
| | c | xvij kl | |
| xv | d | xvj kl | |
| iiij | e | xv kl | |
| | f | xiiij kl | S. Potentiane virginis. |
| xij | g | xiij kl | |
| j | a | xij kl | |
| | b | xj kl | |
| ix | c | x kl | |
| | d | ix kl | |
| xvij | e | viij kl | S. Urbani. pp. et m. |
| vj | f | vij kl | |
| | g | vj kl | S. Joannis. pp. et m. |
| xiiij | a | v kl | |
| | b | iiij kl | |
| iij | c | iij kl | S. Felicis. pp. et m. |
| xj | d | ij kl | S. Petronille virginis. |

Aure° numer. KL Junii. hȝt dies. xxx. Luna. xxix. Nox hȝt horas. viij. Dies. xvj.

e Junius. Scoꝝ M. Marcelli. et Nicomedis.
xix f iiij no
viij g iij no
xvj a ij no
v b Nonis.
c viij id
xiij d vij id
ij e vj id
f v id Scoꝝ M. Primi. et Feliciani.
x g iiij id
a iij id S. Barnabe. apli.
xviij b ij id
vij c Idibus.
d xviij kl
xv e xvij kl S. viti. et modesti. atqȝ crescentie. M.
iiij f xvj kl
g xv kl
xij a xiiij kl
j b xiij kl S. M. Geruasii. et prothasii.
c xij kl S. silueri. pp. et. M.
ix d xj kl
e x kl
xvij f ix kl Vigilia.
vj g viij kl Natiuitas sci Joannis baptiste.
a vij kl
xiiij b vj kl S. M. Joannis et Pauli.
iij c v kl
d iiij kl Vigilia.
xj e iij kl Natalis Petri. et Pauli.
f ij kl Commo sci Pauli apli.

Aure° numer. KL Julii. hȝt dies. xxxj. Luna. xxx. Nox hȝt. horas. viij. Dies. xvj.

xix g Julij. Oct. sci Joannis baptiste.
viij a vj no Visitatio uirginis Marie.
b v no S. M. Processi et martiniani.
xvj c iiij no
v d iij no
e ij no Oct. Aploꝝ Petri et Pauli.
xiij f Nonis
ij g viij id
a vij id Oct. Visitationis Virginis M.
x b vj id S. M. septem fratrum.
c v id S. Pij. pp. et M.
xviij d iiij id S. Anacleti. pp. et M.
vij e iij id
f ij id
xv g Idibus. S. M. Quirici et Julite.
iiij a xvij kl
b xvj kl S. Alexij. Conf.
xij c xv kl
j d xiiij kl
e xiij kl S. Margharite. uirginis. et M.
ix f xij kl
g xj kl S. Marie magdalene.
xvij a x kl S. Appolenaris. epi et M.
vj b ix kl S. Christine. V. et M.
c viij kl S. Jacobi apli.
xiiij d vij kl S. christophori M.
iij e vj kl S. Marthe uirginis. Et sancti Pantaleonis. M.
f v kl
xj g iiij kl
xix a iij kl S. M. Abdon. et senen.
b ij kl

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aure⁹ numer⁹ | KL | | Augusts habet dies xxxj. Luna xxix. Nox habet horas x. Dies vero xiiij. |
| viij | c | Augusti. | S. Petri. Ad uincula. |
| xvj | d | iiij no | Scorum Machabeorum. |
| | e | iij no | S. Stephani. pp. et m. Et inuentio |
| | f | ij no | Corporis s. Stephani pt. |
| xiij | g | Nonis. | S. Marie ad niues. S. Dominici. |
| ij | a | viij id | Transfiguratio Domini. |
| | b | vij id | S. m. Sixti. Felicissimi. et agapiti. |
| x | c | vj id | S. Donati. Epi. |
| | d | v id | Vigilia. |
| xviij | e | iiij id | S. Laurentij. m. |
| vij | f | iij id | S. m. Tiburtij. et Susanne. |
| | g | ij id | S. Clare. uirginis. |
| xv | a | Idibus. | |
| iiij | b | xix kl | Vigilia. |
| | c | xviij kl | Assumptio uirginis Marie. |
| xij | d | xvij kl | |
| j | e | xvj kl | Oct. sci. Laurentij. m. |
| | f | xv kl | S. Agapiti m. |
| ix | g | xiiij kl | |
| | a | xiij kl | S. Bernardi Abbatis. |
| xvij | b | xij kl | S. m. Timothei. et sociorum ei⁹ |
| vj | c | xj kl | Oct. sce Marie virginis. |
| | d | x kl | Vigilia. |
| xiiij | e | ix kl | S. Bartholomei Apli. |
| iij | f | viij kl | S. Ludouici Regis. et cf. |
| | g | vij kl | S. Zepherini. pp. et m. |
| xj | a | vj kl | |
| xix | b | v kl | S. Augustini Epi. et cf. |
| | c | iiij kl | Decollatio sci Ioannis bapt. |
| viij | d | iij kl | S. m. Felicis. et Adaucti. |
| | e | ij kl | |
| Aure⁹ numer⁹ | KL | | Septembr habet dies xxx. Luna xxx. Nox habet horas xij. Dies xij. |
| xvj | f | Septemb. | |
| v | g | iiij no | S. Anthonini. m. |
| | a | iij no | |
| xiij | b | ij no | |
| ij | c | Nonis. | |
| | d | viij id | |
| x | e | vij id | |
| | f | vj id | Natiuitas sce. m. uirginis. |
| xviij | g | v id | S. Gorgonij. m. |
| vij | a | iiij id | |
| | b | iij id | S. m. Prothi. et Iacinti. |
| xv | c | ij id | |
| iiij | d | Idibus kl | |
| | e | xviij kl | Exaltatio sce Crucis. |
| xij | f | xvij kl | Oct. sce Marie uirginis. |
| j | g | xvj kl | |
| | a | xv kl | |
| ix | b | xiiij kl | |
| | c | xiij kl | |
| xvij | d | xij kl | |
| vj | e | xj kl | S. mathei. Apli. et euang. |
| | f | x kl | S. Mauritij. et sociorum eius. |
| xiiij | g | ix kl | Sci Lini. pp. et m. Et s. Tecle. virg. |
| iij | a | viij kl | |
| | b | vij kl | |
| xj | c | vj kl | S. m. Cypriani et Iustine. |
| xix | d | v kl | S. m. Cosme. et Damiani. |
| | e | iiij kl | |
| viij | f | iij kl | Dedicatio sci Michaelis. archa. |
| | g | ij kl | S. Hieronymi presbi. et cf. |

5

| Aure numer[us] | | | |
|---|---|---|---|
| | | **KL** October h[abe]t dies xxxi. Luna xxix. | |
| | | Nox h[abe]t ho[ras] xiiii. Dies vero x. | |
| xvi | a | Octob[ris]. | S. remigii. epi. et conf. |
| v | b | vi no | |
| xiii | c | v no | |
| ii | d | iiii no | S. Francisci. conf. |
| | e | iii no | S. M. Placidi et socior[um] ei[us]. |
| x | f | ii no | |
| | g | Nonas. | S. Iustine virginis et m. |
| xviii | a | viii id[us] | S. Marci pp. et conf. |
| vii | b | vii id[us] | S. M. Dionisii et socior[um] eius. |
| | c | vi id[us] | S. Cerboni. epi et conf. |
| xv | d | v id[us] | |
| iiii | e | iiii id[us] | |
| | f | iii id[us] | |
| xii | g | ii id[us] | S. Calixti. pp. et m. |
| i | a | Idibus. | |
| | b | xvii kl | S. Galli abbis. et conf. |
| ix | c | xvi kl | |
| | d | xv kl | S. Luce Euangliste. |
| xvii | e | xiiii kl | |
| vi | f | xiii kl | |
| | g | xii kl | S. xi. m. virginum. |
| xiiii | a | xi kl | S. hylarionis abbis. et conf. |
| iii | b | x kl | |
| | c | ix kl | |
| xi | d | viii kl | S. M. crisanti et Darie. |
| xix | e | vii kl | S. Euaristi. pp. et m. |
| | f | vi kl | Vig. |
| viii | g | v kl | Sanctor[um] Aplor[um] simonis et Iude. |
| | a | iiii kl | |
| xvi | b | iii kl | |
| v | c | ii kl | |

| Aure numer[us] | | | |
|---|---|---|---|
| | | **KL** Novemb[er] h[abe]t dies xxx. Luna xxx. | |
| | | Nox h[abe]t ho[ras] xvi. Dies viii. | |
| | d | Novemb[ris]. | Festivitas omnium scor[um]. |
| xiii | e | iiii no | Comm[emorati]o omnium fidelium defunctor[um]. |
| | f | iii no | |
| | g | ii no | S. M. Vitalis et Agricole. |
| x | a | Nonas. | |
| | b | viii id[us] | S. Leonardi. conf. |
| xviii | c | vii id[us] | |
| vii | d | vi id[us] | |
| | e | v id[us] | S. Theodori. m. |
| xv | f | iiii id[us] | |
| iiii | g | iii id[us] | S. Martini epi et conf. |
| | a | ii id[us] | S. Martini. pp. et m. |
| xii | b | Idibus. | S. Britii. epi. et conf. |
| i | c | xviii kl | Decembris. |
| | d | xvii kl | |
| ix | e | xvi kl | |
| | f | xv kl | |
| xvii | g | xiiii kl | Oct. sci Martini. epi. |
| vi | a | xiii kl | S. Pontiani. pp. et m. |
| | b | xii kl | |
| xiiii | c | xi kl | Presentatio gloriose virginis M. |
| iii | d | x kl | S. Cecilie virginis et m. |
| | e | ix kl | S. Clementis. pp. et m. |
| xi | f | viii kl | |
| xix | g | vii kl | S. Katherine virginis. et m. |
| | a | vi kl | |
| viii | b | v kl | |
| | c | iiii kl | |
| xvi | d | iii kl | Vig. |
| v | e | ii kl | S. Andree Apli. |

| Aureus numerus | | | |
|---|---|---|---|
| | | | December habet dies xxxi. Luna xxix. Nox horas xvi. Dies vero viii. |
| xiii | f | Decemb. | |
| ii | g | iiii no | S. Bibiane virginis et m. |
| | a | iii no | |
| x | b | ii no | S. Barbare virginis et m. |
| | c | Idibus | S. Sabbe Abbis. |
| xviii | d | viii id | S. Nicholai. epi et conf. |
| vii | e | vii id | S. Ambrosii. epi. et conf. |
| | f | vi id | Conceptio gloriose virginis Marie. |
| xv | g | v id | S. Syri. Epi. et conf. |
| iiii | a | iiii id | S. Melchiadis. pp. et m. |
| | b | iii id | S. Damasi. pp. et conf. |
| xii | c | ii id | |
| i | d | Idibus. | S. Lucie. virginis. et m. |
| | e | xix kl | Januarii. |
| ix | f | xviii kl | |
| | g | xvii kl | |
| xvii | a | xvi kl | |
| vi | b | xv kl | |
| | c | xiiii kl | |
| xiiii | d | xiii kl | Vigilia. |
| iii | e | xii kl | S. Thome Apli. |
| | f | xi kl | |
| xi | g | x kl | Vigilia. |
| xix | a | ix kl | Nativitas dni nri Jesu Xpi. |
| | b | viii kl | S. Stephani. prothomris. |
| | c | vii kl | S. Joannis apli et Euang. |
| | d | vi kl | Scor Innocentium. |
| xvi | e | v kl | |
| v | f | iiii kl | |
| xiii | g | iii kl | |
| | a | ii kl | S. Silvestri. pp. et conf. |




Jn cipit pſalterium dd' prophete. Pſalmus .j.



Beatus

Vir qui non abijt in conſi
lio impiorum : et in via



peccatorum non stetit. et i
cathedra pestilentie non o
sedit. Sed in lege dñi uo
luntas eius: et in lege ei⁹
meditabi: die ac nocte.
Et erit tamquam lignu͂
secus decursus aquarum
quod fructum suum dabit
in tempore suo. Et foliu͂
eius non defluet. et omnia
quecumq; faciet, pspera
buntur. Non sic impii nõ
sic: sꝫ tamq͂ puluis. quẽ
proicit uentus a facie tre.

Ideo non resurgunt impii in
iudicio: neq; peccatores in
concilio iustorum. Qm̃ no
uit dñs uiam iustorum: ꝛ
impiorum peribit. G°. Ps.
Quare fremuerunt gẽ
tes: et populi meditati
sunt inania. Astiterunt
reges terre: et principes c
conuenerunt in unum: ad
uersus dñm. et aduersus
christum eius. Dirumpa
mus uincula eorum: et p
proiciamus a nob iugu͂

ipſorum. Qui habitat in celis
irridebit eos: et dñs ſub
ſannabit eos. Tunc loque
tur ad eos in ira ſua. et in
furore ſuo conturbabit eos.
Ego autem conſtitutus ſum
rex ab eo: ſup ſyon
montem ſcm eius. predicans
preceptum eius. Dñs dixit
ad me filius meus es tu:
ego hodie genui te. Poſtula
a me. et dabo tibi gentes
hereditatem tuam: et poſſeſ
ſionem tuam terminos tre.

Reges eos in virga ferrea:
et tamquam vas figuli cõfrin
ges eos. Et nunc reges in
telligite: erudimini qui
iudicatis terram. Servite
dño in timore: et exultate
ei cum tremore. Apprehen
dite diſciplinam ne quando
iraſcatur dominus: et perea
tis de via iuxta. Cum exar
ſit in brevi ira eius: beati
omnes qui confidunt in eo.
ps. pſalmus david. cum
fugit a facie abſalon filij
ſui.

Domine quid multipli
cati sunt qui tribulant
me: multi insurgunt adver
sum me. Multi dicunt ani
me mee: non est salus ipsi in deo
eius. Tu autem domine sus
ceptor meus es: gloria mea
et exaltans caput meum.
Voce mea ad dominum clamavi
et exaudivit me de monte
sancto suo. Ego dormivi et so
poratus sum: et exurrexi
quia dominus suscepit me.
Non timebo milia populi cir

cumdantis me: exurge domine
salvum me fac deus meus.
Quoniam tu percussisti omnes ad
versantes michi sine causa:
dentes peccatorum contrivisti.
Quoniam est salus: et super populum
tuum benedictio tua. iiij. ps
In finem in carminibus david.
Cum invocarem exau
divit me deus iusticie me
mee: in tribulatione dilata
sti michi. Miserere mei: et
exaudi orationem meam. Filii
hominum usquequo gravi corde

ut qui diligitis uanitatem
et queritis mēdacium. Sci
tote qm̄ mirificauit dn̄s sc̄m
suum: dominus exaudiet
me cum clamauero ad eū.
Irascimini et nolite pecca
re. que dicitis in cordibꝫ u
ris. et in cubilibꝫ uestris
compungimini. Sacrifica
te sacrificium iustitie ꝛ spera
te in domino: multi dicūt
quis ostendit nob bona. o
Signatum ē super nos lu
men uultus tui domine: d

dedisti letitiam in corde meo.
A fructu frumēti uini ꝛ olei
sui: multiplicati sunt. In
pace in idipsum. dormiam et
requiescam. Qm̄ tu dn̄e s
singulariter in spe. consti
tuisti me. ℣. Ps dauid. In fi
ne, p ea que hereditatem cō
Verba mea au (sequitur)
ribꝫ percipe domine: intelli
ge clamorem meum. Inten
de uoci orōnis mee: rex meus
et deus meus. Qm̄ ad te
orabo domine: mane exau

dies uocem meam. Mane
astabo tibi et uidebo: quia
non deus uolens iniquitatez
tu es. Neq; habitabit iuxta
te malignus. neq; p manebunt iniusti ante oculos tuos.
Odisti omnes qui operantur
iniquitatem: perdes omnes
qui locuntur mendacium:
Uirum sanguinum et dolosum abhominabitur dns:
ego autem in multitudine
mie tue. Introibo i domum
tuam. adorabo ad templuz

ſcm̄ tuum in timore tuo.
Dñe deduc me in iustitia tua
propter inimicos meos. dirige in conspectu tuo viaz
meam. Quia non ē in ore
eorum ueritas. cor eorum
uanum ē. Sepulcrum patens ē guttur eorum. linguis
suis dolose agebant. iudica
illos deus. Decidant a cogitationibus suis. ſm multitudinem impietatum eorum
expelle eos. quia irritauerunt
te domine. Et letentur oēs

qui sperant in te: in eternum
exultabunt et habitabis in eis.
Et gloriabuntur in te omnes
qui diligunt nomen tuum.
quoniam tu benedices iusto. Do
mine ut scuto bone: volun
tatis tue coronasti nos. **In
finem pro octava in carminibus
vi. Psalmus David.**
Domine ne in furore
tuo arguas me. neque
in ira tua corripias me. Mi
serere mei domine quoniam infir
mus sum: sana me domine quoniam

conturbata sunt
ossa mea. Et anima mea
turbata est valde. sed tu domine
usquequo. Convertere domine et
eripe animam meam. salvum
me fac propter misericordiam tuam.
Quoniam non est in morte qui me
mor sit tui. in inferno autem
quis confitebitur tibi. Labo
ravi in gemitu meo: lavabo
per singulas noctes lectum
meum. lacrimis meis stra
tum meum rigabo. Turba
tus est a furore oculus meus:

inveteravi inter omnes i-
nimicos meos. Diſcedite
a me omnes qui operamini
iniquitatem: quoniam exaudivit
dominus vocem fletus mei.
Exaudivit dominus depreca-
tionem meam: dominus oratio-
nem meam ſuſcepit. Eru-
beſcant et conturbentur ve-
hementer omnes inimici
mei. convertantur et eru-
beſcant valde velociter. ps vij
Domine deus j. b̄ ad.
meus in te ſperavi:

ſalvum me fac. ex omnibus
perſequentibus me libera me. Ne-
quando rapiat ut leo animam
meam. dum non eſt qui re-
dimat neque qui ſalvum
faciat. Domine deus meus
ſi feci iſtud. ſi eſt iniquitas
in manibus meis. Si reddidi
retribuentibus mihi mala:
decidam merito ab inimicis
meis inanis. Perſequatur
inimicus animam meam.
et comprehendat et concul-
cet in terra vitam meam:

et gloriam meam in puluerem
deducat. Exurge domine in ira
tua. et exaltare in finibus i
nimicorum meorum. Et
exurge domine deus meus
in precepto quod mandasti:
et sinagoga populorum circum
dabit te. Et propter hanc in
altum regredere. dominus
iudicat populos. Iudica me
domine secundum iustitiam meam
et secundum innocentiam
meam super me. Consumme
tur nequitia peccatorum et diri

ges iustum. scrutans corda
et renes deus. Iustum adiu
torium meum a domino. qui sal
uos facit rectos corde. Deus
iudex iustus fortis et pati
ens. numquid irascitur per
singulos dies. Nisi conuer
si fueritis gladium suum vi
brauit. arcum suum tetẽ
dit et parauit illum. Et in eo
parauit uasa mortis. sagiptas
suas ardentibus effecit. Ecce
parturit iniustitiam. concepit
dolorem et peperit iniquitatem.

Lacum aperuit et effodit e-
eum. et incidit in foveam
quam fec. Convertetur d-
dolor eius in caput eius:
et in verticē ipsius iniqtas
eius descendet. Confitebor
domino s'm iustitiam eius
et pſallam nomini dñi al-
tiſſimi. Vnſ. j. Pſalmus dd'.
In fine pro torcularibꝫ.

Domine dñs nr̄. quaꝫ
admirabile ē nomē
tuum in universa terra. Q-
Qm̄ elevata ē magnificē

tia tua super celos. Ex ore
infantium et lactentium.
perfecisti laudem propter i-
inimicos tuos ut destruas
inimicum et ultorem. Qm̄
videbo celos tuos opera di-
gitorum tuorum. lunam et
stellas que tu fundasti. Q-
Quid est homo qđ memor es
eius. aut filius hominis q-
qm̄ visitas eum. Minuisti
eū paulominus ab angel'.
glā et honore coronasti eū
et constituisti eum. super e-

17

opera manuum tuarum:
Omnia subiecisti sub pedibus
eius. oves et boves univer
sas in super et pecora campi:
Volucres celi et pisces ma
ris. qui perambulant semi
tas maris. Domine dominus
noster quam admirabile est nomen
tuum in universa terra:

*ix. psalmus david. pro occultis filii.*

Confitebor tibi
domine. in toto corde
meo. narrabo omnia mira
bilia tua. Letabor et exul

tabo

tabo in te. et psallam nomi
ni tuo altissime. In conver
tendo inimicum meum retrorsum
infirmabuntur et peribunt
a facie tua. Quoniam fecisti iudi
cium meum et causam meam
sedisti super thronum qui
iudicas iustitiam. In cre
pasti gentes et periit impius
nomen eorum delesti in eternum
et in seculum seculi. Inimici de
fecerunt framee in finem:
et civitates eorum destruxi
sti. Periit memoria eorum

cum sonitu. et dns in eter
num permanet. Parauit
in iudicio thronum suum
et ipse iudicabit orbem ter
re. iudicabit pplos i iustit.
Et fcs est dns refugium
pauperi. adiutor i opportu
nitatib3 in tribulatione.
Et sperent in te qui nove
runt nomē tuum. qm non
dereliquisti querentes te d.
Psallite domino qui hitat
in syon. annunciate inter
gentes studia eius. Qm

requirēs sanguinē eorum
recordatus ē. non est oblit
clamorē pauperum. Misere
mei domine. uide humilita
tem meā de inimicis meis.
Qui exaltas me de portis
mortis. ut annunciem oēs
laudationēs tuas. in portis
filie syon. Exultabo in salu
tari tuo infixe sunt gentes
in interitu quem fecerunt.
In laqueo isto quē abscō
derunt. comprehensus est
pes eorum. Cognoscetur

dominus iudicia faciens. in
operibꝫ manuū ſuarum. cō
prehenſus ē peccator. Con
uertantur peccatores in i fer
num, omnes gentes que i
obliuiſcuntur deum. Quō
non in finem obliuio erit
pauperis. paciētia pauper
non peribit in finē. Exur
ge domine non confortetur
homo iudicentur gentes i
conſpectu tuo. Conſtitue
domine legis latorem ſup
eos. ut ſciant gentes qm̄ o

homines ſunt. Ut quid i
domine receſſiſti longe. de
ſpicis in opportunitatibꝫ in
tribulatione. Dum ſuꝑbit
impius incenditur. pauper
comprehenduntur in cōſiliꝭ
quibꝫ cogitant. Quō lauda
tur pc̄cor in deſideriis anime
ſue. et iniquus bn̄dicitur. i
Exacerbauit dominū pc̄cor
ſcḋm multitudinē ire ſue nō
queret. Non eſt d̄s in com
ſpectu eius. inquinate ſunt
uie illius in omni tempore.

Auferuntur iudicia tua a
facie eius. omnium inimicorum
suorum dnabitur. Dixit enim
in corde suo non movebor a
a generatione i generatio
nem. sine malo. Cuius
maledictione os plenum e.
et amaritudine et dolo sb
lingua eius labor et dolor.
Sedet in insidiis cum divi
tibus in occultis. ut interfi
ciat innocentem. Oculi eius
in pauperem respiciunt: i
insidiatur in abscondito

quasi leo in spelunca sua:
Insidiatur ut rapiat pau
perem. rape pauperem dum a
ttrahit eum. In laqueo
suo humiliabit eum. i clina
bit se et cadet cum domina
tus fuerit pauperum. Dixit
enim in corde suo oblitus
e deus. avertit faciem suam
ne videat in finem. Exurge
domine deus exaltetur manus
tua. ne obliviscaris paupe
rum. Propter quid irrita
vit impius deum. dixit enim

in corde suo non requiret.
Vides quin tu laborem et do
lorem consideras. ut tradas
eos in manus tuas. Tibi i
derelictus ē pauper. orpha
no tu eris adiutor. Contē
brachium pc̄oris et malig
queretur pc̄m illius et nō
inuenietur. Dominus re
gnabit in eternum et ī sclm
sclī. peribitis gentes de tra
illius. Desiderium pauper
exaudivit dominus: prepa
tionem cordis eorū audivit

auris tua. Iudicare pu
pillo et humili. ut non o
apponat ultra magnificare
se homo super terram.
x. Psalmus david. In fine.
In domino confido quō
modo dicitis anime mee.
transmigra in montē sicut
passer. Quī ecce peccatores
intenderunt arcum. parave
runt sagittas suas ī phare
tra. ut sagittent in obscuro
rectos corde. Quī quem per
fecisti destruxerunt. iustus

autem quid fecit. Domĩ
in templo ſcõ ſuo. dñs in
celo ſedes eius Oculi eius
in pauperem reſpiciunt. pal
pebre eius interrogant fi
lios hominũ Dñs interro
gat iuſtum et impium. qui
autem diligit iniquitatē.
odit animam ſuã. Pluit
ſuper peccatores laqueos ignis
ſulphur et ſpũs procellarum
pars calicis eorum Qm i
uſtus dominus et iuſtitias
dilexit. equitatem vidit v

uultus eius. In fine pro octa
ua. xi. Pſalmus dauid.
SAluum me fac dñe qm
defecit ſcõs. qm diminu
te ſũt ueritates a filijs hom
inum. Vana locuti ſunt u
nuſquiſq ad proximũ ſuũ
labia doloſa in corde et corde
locuti ſunt. Diſperdat dñs
uniuerſa labia doloſa. et lin
guam magniloquã. Qui di
xerunt linguam noſtram
magnificabimus. labia
noſtra a nob ſunt. quis nr

dominus ē. Propter miſe
riam inopum et gemitū
pauperum. nunc exurgā
dicit dominus. Ponam
in ſalutari. fiducialiter o
agam in eo. Eloquia dñi
eloquia caſta. argentum i
igne examinatum. proba
tum terre purgatum ſeptu
plum. Tu domine ſuab
nos et cuſtodies nos a gen
ratione hac in eternum. i
In circuitu impij ambu
lant. ſm altitudinē tuam.

multiplicaſti filios homi
num. xij ps dauid in finē
Uſqueq̄ dñe obliuiſce
ris me in finem. uſqueq̄
auertis faciem tuam a me.
Quam diu ponam conſilia
in anima mea. dolorē in o
corde meo per diem. Uſqueq̄
exaltabit inimicus meus
ſuper me. reſpice et exaudi
me dñe deus meus. Illu
mina oculos meos. ne umq̄
obdormiam in morte. ne
quando dicat inimicus meus

preualui aduersus eum.
Qui tribulant me exultabu(n)t
si motus fuero. ego autem i(n)
mia tua speraui. Exulta
bit cor meum in salutari t
uo cantabo domino qui
bona tribuit mihi. ⁊ psallã
nomini dñi altissimi.
xiij ps dauid In finem
Dixit insipiens in cor
de suo. non ē deus. Cor
rupti sunt et abominabiles
facti sunt in studijs suis: ⁊
nõ est qui faciat bonum.

non ē usq; ad unum. Dñs
de celo prospexit super filios
hominũ. ut uideat si ē intel
ligens aut requirens deum.
Omnes declinauerunt si
mul inutiles facti sunt: ⁊
nõ est qui faciat bonum. ⁊
nõ est usq; ad unum. Se
pulchrum patens ē guttur
eorum. linguis suis dolose
agebant. uenenum aspidũ
sub labijs eorum. Quor
os maledictione. ⁊ amaritu
dine plenum ē. ueloces pedes

corum ad effundendum sā-
guinem. Contritio et infe-
licitas in viis eorum. et viā
pacis nō cognoverunt. nō
ē timor dei ante oculos eorū.
Nonne cognoscent omnes
qui operantur iniquitatē.
qui devorant plebem meā
sic escam panis. Deum nō
invocaverunt illic trepida-
verunt timore. ubi nō erat
timor. Qm̄ dn̄s in genera-
tione iusta ē. consilium in-
opis confudistis. qm̄ dn̄s

spes eius ē. Quis dabit
ex syon salutare israel. cum
averterit dominus captivi-
tatem plebis sue. exultabit
iacob et letabitur israel. xiiii.
Domine qui' ps david.
Habitabit in tabernaculo
tuo. aut quis requiescet in
monte sc̄o tuo. Qui ingre-
ditur sine macula. et operat'
iustitiam. Qui loquitur ve-
ritatem in corde suo. qui
non egit dolum in lingua
sua. Nec fecit proximo suo

malum. et opprobrium nō
accepit aduersus pximos
suos. Ad nihilum deductꝰ
ē in conspectu eius malignꝰ
timētes autē dnm glorifi
cat. Qui iurat proximo s
et non decipit. qui pecuniā
suam non dedit ad usuram
et munera super innocētē
non accepit. Qui facit hec
non mouebitur in eternum.
ps. dd. xv. tituli inscriptio
Conserua me | ipi daui.
domine qm speraui i te

dixi domino deus meus es tu
qm bonorum meorū non e
ges. Scis qui sunt in tra
eius mirificauit omnes uo
luntates meas in eis. Mul
tiplicate sunt infirmitates
eorum. postea accelerauerunt.
Non congregabo conuenti
cula eorum de sanguinibus
nec memor ero nominum
eorum p labia mea. Dns
pars hereditatis mee et ca
licis mei. tu es qui restitues
hereditatē meam m̄. Amē

ceciderunt mihi in preclaris
et enim hereditas mea pre
clara ē mihi. Benedicam o
dominū qui tribuit mihi i
tellectum. insuper et usqz ad
noctem increpuerunt me i
renes mei. Providebam o
dominū in conspectu meo i
semp. qm a dextris ē mihi i
ne commovear. Propter i
hoc letatum ē cor meum. et
exultavit lingua mea. i super
et caro mea requiescet i spe.
Qm non derelinques aiam

meam

meam in inferno. nec dabis
scm tuum videre corruptio
nem. Notas mihi fecisti i
vias vite. adimplebis me
letitia cum vultu tuo. delec
tationes in dextera tua usqz i
finem. ps. xvi. oratio david.
Exaudi domine iustitiā
meam. intende depreca
tionem meam. Auribus per
cipe orationem meam. nō in i
labiis dolosis. De vultu
tuo iudicium meum pdeat
oculi tui videant equitates.

Probaſti cor meum et uiſi
taſti nocte. igne me exami
naſti. et nõ eſt inuenta in
me iniquitas. Ut nõ lo
quatur os meum opera ho
minũ. propter uerba labio
rum tuorum. ego cuſtodiui
uias duras. Perfice greſſus
meos in ſemitis tuis. ut nõ
moueantur ueſtigia mea.
Ego clamaui qm̃ exaudi
ſti me deus. inclina aurem
tuam mihi et exaudi uerba
mea. Mirifica miſericordias

tuas. qui ſaluos facis ſperã
tes in te. A reſiſtentibus dex
tere tue. cuſtodi me ut pu
pillam oculi. Sub umbra
alarum tuarum protege
me. a facie impiorum qui
me afflixerunt. Inimici
mei animã meam circumde
derunt. adipem ſuum cõclu
ſerunt. os eorum locutum ẽ
ſuperbiam. Proiicientes
me nunc circumdederunt me
oculos ſuos ſtatuerunt decli
nare in terram. Suſcepit

me sicut leo paratus ad pre
dam. et sicut catulus leonis
habitans in abditis. Exurge
domine preueni eum et sub
planta eum. eripe animam
meam ab impio. frameam
tuam ab inimicis manus
tue. Domine a paucis de
terra diuide eos in uita eorum
et de absconditis tuis ad
impletus est uenter eorum.
Saturati sunt filiis et dimi
serunt reliquias suas par
uulis suis. Ego autem in

iustitia apparebo conspectui
tuo. satiabor cum apparuerit
gloria tua. xvii. ps. In fine pro
puero domini dauid. qui locutus
est domino verba cantici huius
in die qua eripuit eum dominus
de manu inimicorum suorum
et de manu saul. Et dixit.
Diligam te domine for
titudo mea. dominus
firmamentum meum. et re
fugium meum. et liberator
meus. Deus meus adiu
tor meus. et sperabo in eum.

Protector meus et cornu
ſalutis mee. et ſuſceptor
meus. Laudans inuocabo
dominū. et ab inimicis
meis ſaluus ero. Circum
dederunt me dolores mor
tis. et torrentes iniquitatis
conturbauerunt me. Do
lores inferi circumdederunt
me. preoccupauerunt me
laquei mortis. In tribu
latiōe mea inuocaui dnm
et ad deum meū clamaui.
Et exaudiuit de templo

ſcō ſuo uocem meam et cla
mor meus in conſpectu eī
introiuit in aures eius. Cō
mota ē. et contremuit tra
fundamēta montium con
turbata ſunt et commota
ſunt. qm iratus ē eis. Aſcē
dit fumus in ira eius. ⁊ igs
a facie eius exarſit. carbo
nes ſuccenſi ſunt ab eo. In
clinauit celos et deſcendit
et caligo ſub pedib; eius.
Et aſcendit ſuper cherubī
et uolauit. uolauit ſuper

pennas uentorum. Et po
ſuit tenebras latibulum
ſuum. in circuitu eius taber
naculum eius tenebroſa aqua
in nubibus aeris. Prefulgo
re in conſpectu eius nubes
tranſierunt. grando et car
bones ignis. Et intonuit
de celo dominus. et altiſſimus
dedit uocem ſuam. grando
et carbones ignis. Et mi
ſit ſagittas ſuas et diſſip
auit eos. fulgura multiplica
uit et conturbauit eos.

Et apparuerunt fontes
aquarum. et reuelata ſunt
fundamenta orbis terrarum.
Ab increpatione tua domine.
ab inſpiratione ſpiritus ire tue.
Miſit de ſummo et accepit
me. et aſſumpſit me de aquis
multis. Eripuit me de in
imicis meis fortiſſimis. et
ab his qui oderunt me.
quoniam confortati ſunt ſuper
me. Preuenerunt me in die
afflictionis mee. et factus
eſt dominus protector meus.

Et eduxit me in latitudinē:
saluum me fecit qm̄ uoluit
me. Et retribuet mihi dn̄s
s'm iustitiā meā. et s'm puri
tatē manuū mearum. retri
buet mihi. Quia custodiui
uias domini. nec impie ges
si a deo meo. Qm̄ omnia i
udicia eius in conspectu
meo. et iustitias eius non
repuli a me. Et ero i ma
culatus cum eo. et obser
uabo me ab iniquitate mē.
Et retribuet mihi dn̄s

s'm iustitiam meam. et s'm
puritatē manuū mearum.
in conspectu ocl'orum eius.
Cum scō scīs eris. et cum
uiro innocēte innocēs eris.
Et cum electo electus eris.
et cum puerso peruerteris.
Qm̄ tu pplm̄ humilem sal
uum facias. et oclos super
borum humiliab. Qm̄ tu
illuminas lucernam meā
domine. ds̄ ms̄ illumina
tenebras meas. Qm̄ in te
eripiar a temptatione. et

in deo meo tranſgrediar
murum. Deus meus in
polluta via eius. eloq̄a dñi
igne examinata. protector
ē omniū ſperantium in ſe.
Qm̄ quis ds̄ preter dñm:
aut quis ds̄ preter deum
nr̄m. Deus qui precinxit
me virtute. et poſuit i ma
culata viam meam. Qui per
fecit pedes meos tamq̄ cer
vorum. et ſuper excelſa ſta
tuens me. Qui docet man⁹
meas ad prelium. ⁊ poſui

ſti ut arcum ereum brachia
mea. Et dediſti mihi pro
tectionē ſalutis tue. et dex
tera tua ſuſcepit me. Et
diſciplina tua correxit me
in finē. et diſciplina tua
ipſa me docebit. Dilataſti
greſſus meos ſubtus me.
et nō ſunt infirmata veſti
gia mea. Perſequar inimi
cos meos et comprehēdam
illos. et non convertar do
nec deficiant. Confringā
illos nec poterunt ſtare.

cadent subtus pedes meos.
Et precinxisti me uirtute
ad bellum et supplantasti
insurgentes in me sub tus
me. Et inimicos meos
dedisti mihi dorsum. et o
dientes me disperdidisti.
Clamauerunt nec erat
qui saluos faceret. ad do
minum nec exaudiuit eos.
Et comminuam eos. ut pul
uerem ante faciem uenti
ut lutum platearum dele
bo eos. Eripies me de

contradictionibꝫ pplī. con
stitues me in caput gētiū.
Populus quem non cogno
ui seruiuit mihi. in auditu
auris obediuit mihi. Filii
alieni mentiti sunt mihi
filii alieni inueterati sunt
et claudicauerunt a semiti
suis. Uiuit dominus et bene
dictus deus meus. et exalte
tur deus salutis mee. Deus
qui das uindictas mihi
et subdis pplōs sub me. li
berator meus de inimicis

meis iracundis. Et ab in
surgentibus in me exaltabis me
a viro iniquo eripies me.
Propterea populi confitebuntur
tibi in nationibus domine. et
nomini tuo psalmum dicam.
Magnificans salutes regis
eius. et faciens misericordiam
xpo suo david. et semini eius
usque in seculum. Psalmus david. I
Celi enar xviii In fine.
rant gloriam dei. et ope
ra manuum eius annunciat
firmamentum. Dies diei

eructat verbum. et nox
nocti indicat scientiam.
Non sunt loquele neque ser
mones. quorum non audian
tur voces eorum. In om
nem terram exivit sonus eo
rum. et in fines orbis terre
verba eorum. In sole po
suit tabernaculum suum. et ipse
tamquam sponsus. procedens
de thalamo suo. Exultavit
ut gigas ad currendam viam
a summo celo egressio eius.
Et occursus eius ad summum

eius. nec ē qui ſe abſcondat
a calore eius. Lex domini
immaculata conuertens aīas
teſtimonium domini fidele
ſapientiam preſtans paruulis.
Iuſtitie domini recte leti
ficantes corda. preceptum
dñi lucidum illuminans
oculos. Timor domini ſcūs
permanet in ſclm̄ ſcli. iudicia
domini uera iuſtificata in
ſemetipſa. Deſiderabilia ſu
per aurum et lapidem pretio
ſum multum. et dulciora

ſuper mel et fauum. Et enī
ſeruus tuus cuſtodit ea. in cu
ſtodiendis illis retributio
multa. Delicta quis intelli
git ab occultis meis munda
me. et ab alienis parce ſeruo
tuo. Si mei non fuerint
dominati tunc immaculatus
ero. et emundabor a delicto
maximo. Et erunt ut
complaceant eloquia oris
mei. et meditatio cordis
mei. in conſpectu tuo ſemper.
Domine adiutor meus.

et redemptor meus. Pſal
mus david. xix. In finem.
Exaudiat te dominus
in die tribulationis
protegat te nomen dei iacob.
Mittat tibi auxilium de
ſco. et de ſyon tueatur te.
Memor ſit omnis ſacrificii
tui. et holocauſtum tuum
pingue fiat. Tribuat tibi
ſm cor tuum. et omne con
ſilium tuum confirmet.
Letabimur in ſalutari tuo
et in nomine dei noſtri ma

gnifi

gnificabimur. Impleat
dns omnes petitiones tuas
nunc cognovi quoniam ſalvum
fecit dominus xpm ſuum.
Exaudiet illum de celo
ſco ſuo. in potentatibus ſalus
dextere eius. Hi in curri
bus et hi in equis. nos autem
in nomine dei nri invocabi
mus. Ipſi obligati ſunt
et ceciderunt. nos autem ſur
reximus et erecti ſumus. Do
mine ſalvum fac regem.
et exaudi nos in die. qua

in nocaverimus te. ℣ Psalmus david xx. In finē. ℟

Domine in virtute tu[a]
letabi rex. et super sa
lutare tuum. exultabit ᷉
vehemēter. Desiderium c
cordis eius tribuisti ei. et
voluntate labiorum eius
non fraudasti eum. Q̄m
prevenisti eum in benedic
tionibꝫ dulcedinis. posui
sti in capite eius. coronam
de lapide pretioso. Vitam
petijt a te tribuisti ei. lōgi

tudinem dierum in sclm̄ et
in sclm̄ scli. Magna ē gloria
eius in salutari tuo. glām ꝛ
magnum decorem im pones
super eum. Q̄m dabis eū
in benedictōnem in sclm̄ scli. ꝛ
letificabis eum in gaudio
cum vultu tuo. Q̄m rex ꝛ
sperat in dn̄o. et in mīa al
tissimi non commovebitur. ꝛ
Inveniatur manus tua
omnibꝫ inimicis tuis. dex
tera tua inveniat omnes
qui te oderunt. Pones ꝛ

eos ut clibanum ignis. in
in tempore uultus tui. dominus
in ira sua conturbabit eos.
et deuorabit eos ignis.
Fructum eorum de terra
perdes. et semen eorum a
filiis hominum. Quoniam de
clinauerunt in te mala. co
gitauerunt consilia que non
potuerunt stabilire. Quoniam
pones eos dorsum in reliquiis
tuis preparabis uultum e
orum. Exaltare domine
in uirtute tua. cantabimus

et psallemus uirtutes tuas.
*xxi. psalmus dauid. pro assumptio
ne matutina. psalmus.*
Deus deus meus respi
ce in me. quare me dere
liquisti. longe a salute mea
uerba delictorum meorum.
Deus meus clamabo per
diem et non exaudies. et
nocte et non ad insipientiam
mihi. Tu autem in sancto ha
bitas laus israel. In te spe
rauerunt patres nostri. sperauerunt
runt et liberasti eos. Ad te

clamauerunt et salui facti
sunt. in te sperauerunt et
non sunt confusi. Ego
autem sum vermis et nō
homo. obprobrium hom-
inum et abiectio plebis.
Omnes videntes me de-
riserunt me. locuti sunt labijs
et mouerunt caput. Spe-
rauit in dño eripiat eum.
saluum faciat eum quoniam vo-
luit eum. Quoniam tu es qui
extraxisti me de ventre.
spes mea ab uberibus matris

mee. in te proiectus sum ex
utero. De ventre matris
mee. deus meus es tu. ne
discesseris a me. Quoniam tri-
bulatio proxima ē. quoniam nō
est qui adiuuet. Circumde-
derunt me vituli multi. to-
sauri pingues obsederunt
me. Aperuerunt sup me
os suum. sicut leo rapiens
et rugiens. Sicut aqua ef-
fusus sum. et dispersa sunt
omnia ossa mea. Factum
ē cor meum tanquam cera li-

queſcens. in medio uentris
mei. Aruit tamq̄ teſta uir-
tus mea. et lingua mea ad-
heſit faucibꝫ meis. et in
puluerem mortis deduxi-
ſti me. Qm̄ circumdederunt
me canes multi. conciliuꝫ
malignantium obſedit me.
Foderunt manus meas
et pedes meos. dinumeraue-
runt omnia oſſa mea. Ipſi
uero conſiderauerunt et in-
ſpexerunt me. diuiſerunt ſibi
ueſtimēta mea. et ſuper ue-

ſtem meam miſerunt ſortē.
Tu autem domine ne elō-
gaueris auxilium tuum. a
ad defenſionē meā conſpice.
Erue a framea deus animaꝫ
meam. et de manu canis
unicam meam. Salua me
ex ore leonis. et a cornibꝫ
unicornium humilitatem
meam. Narrabo nomen
tuum fratribꝫ meis. in me-
dio eccleſie laudabo te. Qui
timetis dn̄m laudate eum
uniuerſum ſemē iacob. gli-

ficate eum. Timeat eum
omne semen israel. quoniam non
sprevit. neque despexit. depre
cationem pauperis. Nec
avertit faciem suam a me
et cum clamarem ad eum
exaudivit me. Apud te
laus mea in ecclesia magna
vota mea reddam in con
spectu timentium eum.
Edent pauperes et satura
buntur et laudabunt do
minum. qui requirunt e
um vivent corda eorum in

in seculum seculi. Reminiscentur
et convertentur ad dominum. et
universi fines terre. Et ado
rabunt in conspectu eius:
universe familie gentium.
Quoniam domini est regnum. et ipse
dominabitur gentium. Man
ducaverunt et adoraverunt
omnes pingues terre. in
conspectu eius cadent omnes
qui descendunt in terram.
Et anima mea illi vivet
et semen meum serviet
ipsi. Annunciabitur domino

generatio uentura. et annū-
ciabunt celi iustitiam eius.
ppl'o qui nascetur quem fe-
cit dominus. ps. dauid xxij.

Dominus regit me et
nichil michi deerit. in
loco pascue ibi me colloca-
uit. Super aquam refectio-
nis educauit me. animam
meam conuertit. Deduxit
me super semitas iustitie.
ppter nomē suum. Nam
et si ambulauero i medio
umbre mortis. nō timebo

mala qm̄ tu mecum es.
Virga tua et baculus tuus
ipa me consolata sunt.
Parasti in conspectu meo
mensam. aduersus eos qui
tribulant me. Impingua-
sti in oleo capud meum. et
calix meus inebrians quam
preclarus. Et mīa tua sub-
sequatur me. omnibus die-
bus uite mee. Et ut inhabitem
in domo domini. in longitu-
dinem dierum. xxiij. psal-
mus dauid. p. Dnica sabbi.

Domini ē terra et plen
itudo eius. orbis terrar
et uniuersi qui hitant i eo.
Quia ipse sup maria funda
uit eum. et super flumina
preparauit eum. Quis ascē
det in montem domini:
aut quis stabit in loco sc̄o
eius. Innocens manibus
et mundo corde. qui non
accepit in vano animam
suam. nec iurauit i dolo
proximo suo. Hic accipi
et benedictionē a domino

et mīam a deo salutari suo.
Hec est generatio queren
tium dominū. querētium
faciem dei iacob. Attolli
te portas principes uestras
et eleuamini porte eternales
et introibit rex glorie.
Quis est iste rex glē. dn̄s
fortis et potens. dominus
potens in prelio. Attolli
te portas principes ur̄as
et eleuamini. porte eterna
les et introibit rex glorie.
Quis ē iste rex glorie. dn̄s

uirtutum ipſe eſt rex glorie.
xxiiij Pſalmus dauid:
Ad te domine leuaui
animam meam. deus m
eus in te confido non erubeſcam.
Neque irrideant me inimici
mei. etenim uniuerſi. qui
ſuſtinent te non confundentur.
Confundantur omnes in
iqua agentes ſuper uacue.
Uias tuas domine demon
ſtra mihi. et ſemitas tuas
edoce me. Dirige me in ue
ritate tua et doce me. quia

tu es deus ſaluator meus
et te ſuſtinui tota die. Re
miniſcere miſerationum tua
domine. et miſericordiar
tuarum que a ſeculo ſunt.
Delicta iuuentutis mee. et
ignorantias meas ne me
mineris. Secundum mi
ſericordiam tuam memento
mei tu. propter bonitatem tuam
domine. Dulcis et rectus do
minus. propter hoc legem da
bit delinquentibus in uia.
Diriget manſuetos in iudici

docebit mites vias suas.

Universe vie domini misericordia
et veritas. requirentibus testa
mentum eius. et testimonia
eius. Propter nomen tuum
domine propitiaberis peccato
meo multum est enim. Quis
est homo qui timet dominum:
legem statuit ei in via quam
elegit. Anima eius in bonis
demorabitur. et semen eius he
reditabit terram. Firma
mentum est dominus timentibus
eum. et testamentum ipsius

ut manifestetur illis. Oculi
mei semper ad dominum. quoniam
ipse evellet de laqueo pedes
meos. Respice in me et
miserere mei. quia unicus
et pauper sum ego. Tribu
lationes cordis mei multi
plicati sunt. de necessitati
bus meis eripe me. Vide
humilitatem meam. et labo
rem meum. et dimitte.
universa delicta mea. Re
spice inimicos meos quoniam
multiplicati sunt. et odio

iniquo oderunt me. Custo
di animã meam et erue me
nõ erubescam qm̃ speraui i
te. Innocẽtes et recti ad
heserunt mihi. quia sustĩ
nui te. Libera deus israel
ex omnibꝫ tribulationibus
suis. xxv. ps dauid In fine.
Iudica me domine. q
qm̃ ego in innocẽtia
mea ingressus sum. et in
domino sperans non infir
mabor. Proba me domine
et tempta me. ure renes

meos

meos et cor meum. Qm̃ o
mĩa tua ante oclos meos ẽ.
et complacui in ueritate tᵃ.
Non sedi cum concilio ua
nitatis. et cum iniqua ge
rentibꝫ non introibo. Odi
ecclesiam malignantium
et cum impiis non sedebo
Lauabo inter innocẽtes
manus meas. et circumda
bo altare tuum domine.
Ut audiam uocem laudis
et enarrem uniuersa mira
bilia tua. Domine dilexi

de corem domus tue. ⁊ locū
bitationis glorie tue. Ne
perdas cum impiis deus
animā meā. et cum viris sā
guinum vitam meā. In
quorū manibꝫ iniquitatē
sunt. dextera eorum reple
ta est muneribꝫ. Ego au
m in innocentia mea ingres
sus sum. redime me ⁊ mi
serere mei. Pes meus
stetit in directo. in ecclesiis
benedicam te dñe. xxvi. i
j. Psalmus david priusquā lini
ret.


Dominus
illumina
tio mea:
et salus mea. quē timebo.
Dominus protector vite
mee. a quo trepidabo. Dū
appropiant super me nocē
tes. ut edant carnes meas.
Qui tribulant me inimici
mei. ipsi infirmati sunt et
ceciderunt. Si consistant
adversum me castra. non

timebit cor meum. Si exur-
gat adversum me prelium
in hoc ego sperabo. Unam
petii a domino hanc requi-
ram. ut inhabitem in domo
domini. omnibus diebus vite
mee. Ut videam volunta-
tem dñi. et visitem templum
eius. Quoniam abscondit me
in tabernaculo suo. in die
malorum protexit me. in
abscondito tabernaculi
sui. In petra exaltavit
me. et nunc exaltavit ca-

put meum super inimicos
meos. Circuivi et immo-
lavi in tabernaculo eius.
hostiam vociferationis. can-
tabo et psalmum dicam
domino. Exaudi domine
vocem meam qua clamavi
ad te. miserere mei et exaudi
me. Tibi dixit cor meum
exquisivit te facies mea:
faciem tuam dñe requiram.
Ne avertas faciem tuam
a me. ne declines in ira. a
servo tuo. Adiutor meus

eſto ne derelinquas me :
neqȝ deſpicias me deus ſa
lutaris meus. Quoniam pater
meus et mater mea dere
liquerunt me. dominus
autem aſſumpſit me. Legem
pone mihi domine in via tua
et dirige me in ſemitam r
ectam propter inimicos meos.
Ne tradideris me in animas
tribulantium me. quoniam in
ſurrexerunt in me teſtes i
niqui. et mentita eſt iniq
tas ſibi. Credo videre

bona domini. in terra viuē
tium. Expecta dominum viriliter
age. et confortetur cor tuū
et ſuſtine dominum. xxvij pſ.
Ad te domine dauid.
clamabo deus meus ne
ſileas a me. nequando taceas
a me. et aſſimilabor deſcē
dentibus in lacum. Exaudi
domine vocem deprecatio
nis mee. dum oro ad te.
dum extollo manus meas
ad templum ſanctum tuum.
Ne ſimul tradas me cum

peccatoribus. et cum operantibus
iniquitatem ne perdas me.
Qui loquuntur pacem cum
proximo suo. mala autem
in cordibus eorum. Da illis
secundum opera eorum. et secundum
nequitiam adinventionum
ipsorum. Secundum o
pera manuum eorum tri
bue illis. redde retributio
nem eorum ipsis. Quoniam non
intellexerunt opera domini
et in opera manuum eius
destrues illos. et non edi

ficabis eos. Benedictus
dominus. quoniam exaudivit
vocem deprecationis mee.
Dominus adiutor meus et protec
tor meus et in ipso speravit
cor meum et adiutus sum.
Et refloruit caro mea. et
ex voluntate mea confite
bor ei. Dominus fortitudo ple
bis sue. et protector salva
tionum christi sui est. Salvum
fac populum tuum domine.
et benedic hereditati tue.
et rege eos. et extolle illos

usq3 in eternum. xxviij°.
Psalmus david. in consummatione tabernaculi.

Afferte dño filij dei: afferte domino filiq arietum. Afferte dño gl'am et honoré. afferte domino gl'am nomini eius adorate dñm in atrio s'co eius. Vox domini super aquas deus maiestatis intonuit. dominus super aquas multas. Vox domini in virtute. vox dñi in

magnificétia. Vox dñi confringentis cedros. et confringet dominus cedros libani. Et comminuet eas tamq3 vitulum libani et dilectus qué admodu3 filius unicornui. Vox domini intercidétis flama3 ignis. vox dñi concutientis desertum. et commouebit dominus desertum cades. Vox dñi preparantis ceruos et reuelauit condensa. et in templo eius. omnes

dicent gloriam. Dominus di
luvium inhabitare facit
et sedebit dominus rex in eternum.
Dominus virtutem populo suo
dabit. dominus benedicet populo
suo in pace. xxix. Psalmus
david. In dedicatione domus
Exaltabo te domine quoniam
quoniam suscepisti me. nec
delectasti inimicos meos super
me. Domine deus meus cla
mavi ad te. et sanasti me.
Domine eduxisti ab infer
no animam meam. salvasti

me a descendentibus in lacum.
Psallite domino sancti eius. et con
fitemini memorie sanctitatis
eius. Quoniam ira in indigna
tione eius. et vita in volun
tate eius. Ad vesperum de
morabitur fletus. et ad ma
tutinum letitia. Ego autem
dixi in abundantia mea.
non movebor in eternum.
Domine in voluntate tua. de
prestitisti decori meo virtu
tem. Avertisti faciem tuam
a me. et factus sum conturba

tuis. Ad te dñe clamabo
et ad deum meũ deprecabor.
Que utilitas in ſanguine
meo. dum deſcendo i corru
ptionem. Numquid confite
bitur tibi pulvis. aut annũc
iabit veritatem tuã. Au
divit dominus et miſertus
ẽ mei. dñs fcõs ẽ adiutor
meus. Convertiſti plã
ctum meum i gaudiũ mi.
conſcidiſti ſaccum meum.
et circumdediſti me letitia.
Ut cantet tibi gloria meã

et non compungar. dñe d
ẽs meus in eternum con
fitebor tibi. *xxx. In finem ps.*
In te dñe ſpẽ *David.*
ravi non confundar
in eternum. in iuſticia tua
libera me. Inclina ad mẽ
aurẽ tuam. accelera ut e
ruas me. Eſto mihi in
deum protectorem. et i do
mum refugii. ut ſalvum
me facias. Quia fortitudo
mea et refugium meum
es tu. et propter nomẽ tuũ

deduces me. et enutries me.
Educes me de laqueo hoc
quem absconderunt mihi
quia tu es protector meus.
In manus tuas domine com
mendo spiritum meum. rede
misti me domine deus verita
tis. Odisti observantes
vanitates. supervacue.
Ego autem in domino spe
ravi. exultabo et letabor in mi
sericordia tua. Quia respexi
sti humilitatem meam. salva
sti de necessitatibus animam

meam. Nec conclusisti me
in manibus inimici. statuisti
in loco spatioso pedes meos.
Miserere mei domine quoniam
tribulor. conturbatus est in
ira oculus meus. anima mea
et venter meus. Quoniam defecit
in dolore vita mea. et anni
mei in gemitibus. Infirma
ta est in paupertate virtus
mea. et ossa mea conturba
ta sunt. Super omnes
inimicos meos factus sum ob
probrium vicinis meis val

de et timor notis meis.
Qui videbant me foras
fugierunt a me. oblivioni
datus sum tamquam mortuus
a corde. Factus sum tam-
quam vas perditum. quoniam
audivi vituperationem
multorum. commorantium
in circuitu. In eo dum
convenirent simul adversum
me. accipere animam meam
consiliati sunt. Ego autem
in te speravi domine. dixi
deus meus es tu. in manibus

tuis sortes mee. Eripe
me de manu inimicorum
meorum. et a persequentibus me.
Illustra faciem tuam su-
per servum tuum. salvum me
fac in misericordia tua domine quin non confundar
invocavi te. Erubescant
impii et deducantur in in-
fernum. muta fiant labia
dolosa. Que loquuntur ad-
versus iustum iniquitatem
in superbia et in abusione.
Quam magna multitudo
dulcedinis tue domine. quam

abſcondiſti timentibꝰ te.
Perfeciſti eis qui ſperant
in te. in conſpectu filiorū
hominum. Abſcondes eos i
abſcondito faciei tue. a cō
conturbatiōe hominum.
Proteges eos in taberna
clo tuo. a contradictione
linguarum. Benedictus
dn̄s qui mirificauit miſe
ricordiam ſuam mihi. in
ciuitate munita. Ego au
tem dixi in exceſſu mentis
mee. proiectus ſum a facie

oclor

oculorum tuorum. Ideo
exaudiſti uocem orōnis mee
dum clamarem ad te. Dili
gite dominū omnes ſcī eiꝰ
qm̄ ueritatē requiret dn̄s
et retribuet abundanter
facientibꝰ ſuperbiam. Ui
riliter agite et confortetur
cor ueſtrum. omnes qui
ſperatis in domino. xxxi.
Pſalmus dauid. Intellectꝰ
Beati quorū remiſſe
ſunt iniquitates. et
quorum tecta ſunt peccata.

Beatus uir cui imputauit
dominus peccatum. nec ē
in ſpiritu eius dolus. Quõ
tacui inueterauerunt oſſa
mea. dum clamarem tota
die. Quõ die ac nocte gra
uata ē ſuper me manus t
conuerſus ſum i erupna
mea dum configitur ſpina.
Delictum meum cognitum
tibi feci. et iniuſtitiã meã
non abſcondi. Dixi con
fitebor aduerſum me i iu
ſtitiam meam domino. et

tu remiſiſti impietatem pccĩ
mei. Pro hac orabit ad
te omnis ſcõs. in tempore i
opportuno. Verumptamẽ
in diluuio aquarum mul
tarum. ad dñm non appro
ximabunt. Tu es refugiũ
meum a tribulatione que
circumdedit me. exultatio i
mea erue me a circumdan
tibus me. Intellectum tibi
dabo et inſtruam te. i uia
ac qua gradieris. firmabo
ſuper te oclõs meos. Noli

te fieri sicut equus et mul'
quibus non ē intellectus. I
In chamo et freno maxil
las eorum constringe. qui
non approximant ad te. I
Multa flagella peccatoris. I
sperantes autem i domino
mīa circumdabit. Letami
ni in dn̄o et exultate iusti. I
et gloriamini omnes recti I
corde. xxxii. Psalmus david.
Exultate iusti i domi
no. rectos decet cō lau
datio. Confitemini dn̄o

in cythara. in psalterio decē
cordarum psallite illi. Cā
tate ei canticum nouum. be
ne psallite ei in uociferatiōe.
Quia rectum ē uerbum dn̄i
et omnia opera eius i fide.
Diligit mīam et iudiciū
mīa domini plena ē terra.
Uerbo dn̄i celi firmati sūt
et spū oris eius omnis uirt'
eorum. Congregans sicut
in utre aquas maris. po
nens in thesauris abyssos.
Timeat dominū omnis

terra. ab eo autem commo
ueantur omnes inhabitantes
orbem. Quoniam ipse dixit et facta
sunt. ipse mandauit et crea
ta sunt. Dominus dissipat con
silia gentium. reprobat autem
cogitationes populorum
et reprobat consilia princi
pum. Consilium autem
domini in eternum manet
cogitationes cordis eius
in generatione et generationem.
Beata gens cuius est do
minus deus eius. populus quem

elegit in hereditatem sibi.
De celo respexit dominus:
uidit omnes filios hominum.
De preparato habitaculo suo:
respexit super omnes qui ha
bitant terram. Qui finxit
sigillatim corda eorum: qui
intelligit omnia opera
eorum. Non saluatur rex
per multam uirtutem. et gigas
non saluabitur in multitudine
uirtutis sue. Fallax equus
ad salutem in habundantia
autem uirtutis sue non sal

nabit. Ecce oculi domini su
per metuentes eum. et in
eis qui sperant super mīa i
eius. Ut eruat a morte i
animas eorum. et alat eos
in fame. Anima nr̃a sub
stinet dn̄m. qm̄ adiutor et
protector nr̄ ē. Quia i eo
letabit cor nostrum. et i no
mine sc̄o eius speravimus.
Fiat mīa tua domine su
per nos. quem admodum
speravimus in te. xxxiii°.
Psalmus david. cum im

mutavit vultum suum co
ram Abimelech.
Benedicam dominū in
omni tempore. semper
laus eius in ore meo. In
domino laudabit anima i
mea. audiant mansueti i
et letentur. Magnificate
dominū mecum. et exalte
mus nomē eius in idipm.
Exquisivi dominū et exau
divit me. et ex omnibus tri
bulationibus meis eripuit
me. Accedite ad eum et

illuminamini . et facies
uestre nō confundentur. 
Iste pauper clamauit et
dominus exaudiuit eos. et
de omnibus tribulationibus
eius saluauit eum. In
mittet angelos domini i
circuitu timentium eum et
eripiet eos. Gustate et ui
dete qm suauis ē dominus
btūs uir qui sperat in eo.
Timete dominum omnes
scī eius. qm non ē inopia
timentibus eum. Diuites

eguerunt et esurierunt. in
quirentes autem dnm̄ nō
minuentur omni bono. Ue
nite filii audite me. timorē
domini docebo uos. Quis
ē homo qui uult uitam. et
diligit dies uidere bonos.
Prohibe linguam tuam a
malo et labia tua ne loqua
tur dolum. Diuerte a ma
lo et fac bonum. inquire
pacem et persequere eam.
Oculi domini super iustos
et aures eius in preces eor

Vultus autem domini su
per facientes mala. ut perdat
de terra memoriam eorum.
Clamaverunt iusti et do
minus exaudivit eos. et
ex omnibus tribulationibus e
orum liberavit eos. Iuxta
est dominus his qui tribula
to sunt corde. et humiles
spiritu salvabit. Multe tribu
lationes iustorum. et de omni
bus his liberavit eos dominus.
Custodit dominus omnia ossa
eorum. unum ex his non

conteretur. Mors peccatorum
pessima. et qui oderunt iu
stum delinquent. Redimet
dominus animas servorum
suorum. et non delinquent
omnes qui sperant in eo.

xxxiiij. psalmus david in fine.

Iudica domine nocentes
me. expugna impugnan
tes me. Apprehende arma
et scutum. et exurge in ad
iutorium mihi. Effunde
frameam et conclude. ad
versus eos qui persequuntur

me. dic anime mee ſalus
tua ego ſum. Confundan
tur et reuereantur: queren
tes animam meam. Auer
tantur retrorſum et confun
dantur. cogitantes mihi
mala. Fiant tamquam puluis
ante faciem uenti. et ange
lus domini coartans eos.
Fiat uia illorum tenebre
et lubricum. et angelus
domini perſequens eos.
Quoniam gratis abſconderunt
mihi interitum laquei ſ

ſuper uacue exprobrauerunt
animam meam. Ueniat illi
laqueus quem ignorat.
et captio quam abſcondit
apprehendat eum. et in laque
um cadat in ipſum. Anima
autem mea exultabit in do
mino. et delectabitur ſuper ſa
lutari ſuo. Omnia oſſa mea
dicent. domine quis ſimilis
tibi. Eripiens inopem de
manu fortiorum eius. ege
num et pauperem a diripien
tibus eum. Surgentes teſtes

iniqui. que ignorabam in
terrogabant me. Retribue
bant mihi mala pro bonis.
sterilitatem anime mee.
Ego autem cum mihi mo
lesti essent. induebar cilicio.
Humiliabam in ieiunio
animam meam. et oratio mea in
sinu meo convertetur.
Quasi proximum et quasi
fratrem nostrum sic compla
cebam. qui lugens et contri
status. sic humiliabar. Et
adversum me letati sunt

et convenerunt. congrega
ta sunt super me flagella
et ignoravi. Dissipati sunt
nec compuncti. temptave
runt me subsannaverunt
me subsannatione. frendue
runt super me dentibus suis.
Domine quando respicies re
stitue animam meam. a ma
lignitate eorum. a leonibus
unicam meam. Confitebor
tibi in ecclesia magna. in populo
gravi laudabo te. Non su
per gaudeant mihi qui adversantur

ſantur mihi iniq;. qui ode
runt me gratis. et annuunt
oclis. Quoniam mihi quidē pa
cifice loquebantur. et i ira
cundia terre loquẽtes dolos
cogitabant. Et dilataue
runt super me os suum. et
dixerunt euge euge viderūt
ocli nr̄i. Vidisti domine
ne sileas. domine ne disce
das a me. Exurge et intē
de iudicio meo. deus meus
et dn̄s meus in causam
meā. Iudica me sc̄m

iustitiam tuam dn̄e deus
meus. et non supergaudeāt
mihi. Non dicant in cordi
bus suis euge euge anime no
stre. nec dicant deuorabim(us)
eum. Erubescant et reue
reantur simul. qui gratulā
tur malis meis. Induā
tur confusione et reueren
tia. qui maligna loquuntur
super me. Exultent et le
tentur qui volunt iustiti
am meam. et dicant semp
magnificetur dn̄s. qui

noluit pacem ſerui eius. i

Et lingua mea meditabi[tur]
iuſtitiam tuam. tota die i
laudem tuam. xxxv. pſalm[us]
in finem puero domini d[avi]d.

Dixit iniuſtus ut delin
quat in ſemetipſo. non
e[st] timor dei ante oc[u]los eius.
Q[uonia]m doloſe egit in co[n]ſpec
tu eius. ut inueniatur ini
quitas eius ad odium. Ver
ba oris eius iniquitas et
dolus. noluit intelligere i
ut b[e]n[e] ageret. Iniq[ui]tatem

meditatus e[st] in cubili ſuo. i
aſtitit omni uie no[n] bone.
malitiam autem no[n] odiuit.
D[omi]ne in celo m[isericordi]a tua. et ue
ritas tua uſq[ue] ad nubes. i
Iuſticia tua ſicut montes
dei. iudicia tua abiſſus i
multa. Homines et iu[m]e[n]
ta ſaluabis domine. quem
admodum multiplicaſti i
m[isericordi]am tuam d[eu]s. Filii aute[m]
hominu[m] in tegmine alaru[m]
tuarum ſperabunt. Inebri
buntur ab ubertate domus

68

tue. et torrente uoluptatis
tue potabis eos. Quoniam apud te
est fons uite. et in lumine tuo
uidebimus lumen. Preten
de misericordiam tuam scientibus te
et iustitiam tuam his qui
recto sunt corde. Non ueniat
mihi pes superbie. et manus
peccatoris non moueat me.
Ibi ceciderunt qui operan
tur iniquitatem. expulsi sunt
nec potuerunt stare. xxxvi
Noli emu In fine dd.
lari in malignantibus.

neque zelaueris facientes i
niquitatem. Quoniam tamquam i
fenum uelociter arescent.
et quemadmodum olera
herbarum cito decident.
Spera in domino et fac bo
nitatem. et inhabita terram. et
pasceris in diuitiis eius.
Delectare in domino. et dabit
tibi petitiones cordis tui.
Reuela domino uiam tuam.
et spera in eo et ipse faciet.
Et educet quasi lumen
iustitiam tuam. et iudicium
tuum tamquam me

ridie. subditus esto domino et
ora eum. Noli emulari in eo
qui prosperatur in via sua
in homine facientem iniusti
tias. Desine ab ira et dere
linque furorem. noli emula
ri ut maligneris. Quoniam qui
malignantur exterminabun
tur: sustinentes autem do
minum ipsi hereditabunt ter
ram. Et adhuc pusillum
et non erit peccator. et que
res locum eius et non inue
nies. Mansueti autem

hereditabunt terram. et de
lectabuntur in multitudine
pacis. Obseruabit peccator
iustum. et stridebit super eum
dentibus suis. Dominus autem ir
ridebit eum. quoniam prospicit
quod ueniat dies eius. Gladium
euaginauerunt peccatores. in
tenderunt arcum suum. Ut
deiciant pauperem et inopem
ut trucident rectos corde.
Gladius eorum intret in
corda ipsorum. et arcus eorum
confringatur. Melius est

modicum iusto. ſuper diuiti
as peccatorum multas. Quoniam
brachia peccatorum conte
rentur. confirmat autem.
iustos dominus. Nouit dominus
dies inmaculatorum et he
reditas eorum in eternum
erit. Non confundentur in
tempore malo. et in diebus
famis ſaturabuntur. quia
peccatores peribunt. Inimi
ci uero domini mox ut ho
norificati fuerint et exalta
ti deficientes quemadmo

dum fumus deficient. Mu
tuabitur peccator et non ſoluet.
iustus autem miſeretur et
tribuet. Quia benedicentes
ei hereditabunt terram.
maledicentes autem ei
diſperibunt. Apud dominum
greſſus hominis dirigetur
et uiam eius uolet. Cum
ceciderit non collidetur. quia
dominus ſupponit manum
ſuam. Iunior fui et enim
ſenui. et non uidi iustum
derelictum. nec ſemen eius

querens panē. Tota die
miseretur et comodat. et
ſemē illius in bñdictione
erit. Declina a malo ⁊ fac
bonum. et inhita in ſclm
ſcli. Quia dominus amat
iudicium. et nō derelinquet
ſcōs ſuos in eternum conſ
uabuntur. Iniusti puni
entur. et ſemē impiorum
peribit. Iusti autem here
ditabunt terram. et inhi
tabunt in ſclm ſcli ſuper i
eam. Os iusti meditabit

ſapientiam. et lingua eiuſ
loquetur iudicium. Lex
dei eius in corde ipsius. et
nō ſupplantabuntur greſſꝰ
eius. Considerat peccator iu
ſtum. et querit mortifica
re eum. Dominus autem non
derelinquet eum in manibꝰ
eius. nec dampnabit eum
cum iudicabit illi. Expecta
dominum et custodi viam eiuſ
et exaltabit te ut heredita
te capias terram. cum perie
rint peccatores videb. Vidi o

impium sup exaltatum. &
eleuatum sicut cedros liba
ni. Et transiui et ecce nõ
erat. quesiui eum et non
ẽ inuentus locus eius. Cu
stodi innocentiam et vide
equitatẽ. qm̃ sunt reliquie
homini pacifico. Iniusti
autem disperibunt. simul
reliquie impiorum interi
bunt. Salus autẽ iustor
a domino. et protector eor
in tempore tribulationis.
Et adiuuabit eos dñs et

liberabit eos. et eruet eos
a pctõribus et saluabit eos
quia sperauerunt in eo. G

*.xxxvij. Psalmus dauid.*

Domine ne in furore tuo
arguas me. neqz in ira
tua corripias me. Qm̃ sa
gitte tue infixe sunt mihi
et confirmasti super me ma
num tuam. Non ẽ sani
tas in carne mea. a facie
ire tue non ẽ pax ossib; meis
a facie pctõrum meorum.
Qm̃ iniquitates mee sup

greſſe ſunt capud meum. ⁊
ſicut honus grave gravate
ſunt ſuper me. Putruerunt ⁊
et corrupte ſunt cicatrices
mee. a facie inſipientie mee.
Miſer factus ſum et curvatus
ſum uſque in finē. tota die
contriſtatus ingrediebar.
Quoniam lumbi mei impleti ſunt
illuſionibus. et non eſt ſani
tas in carne mea. Afflictus
ſum et humiliatus ſum ni
mis. rugiebam a gemi
tu cordis mei. Domine

ante te omne deſiderium me
um. et gemitus meus a
te nō eſt abſconditus.
Cor meum conturbatum
in me dereliquit me virtus
mea. et lumē oculorum meorum
et ipſum non ē mecum. Ami
ci mei et proximi mei. adver
ſum me appropinquaverunt
et ſteterunt. Et qui iuxta
me erant de longe ſteterunt
et vim faciebant. qui que
rebant animā meam. Et
qui inquirebant mala mi

locuti ſunt uanitates. et do
los tota die meditabantur.
Ego autem tanquam ſurdus
non audiebam. et ſicut m
utus non aperiens os ſu
um. Et factus ſum ſicut
homo non audiens. et non
habens in ore ſuo redargutio
nes. Quoniam in te domine ſpera
ui. tu exaudies me domine
deus meus. Quia dixi ne
quando ſupergaudeant mihi
inimici mei. et dum com
mouentur pedes mei. ſup

me magna locuti ſunt. Quoniam
ego in flagella paratus ſum
et dolor meus in conſpectu
meo ſemper. Quoniam iniquita
tem meam annunciabo. et
cogitabo pro peccato meo. Ini
mici autem mei uiuunt. et
confirmati ſunt ſuper me
et multiplicati ſunt. qui o
derunt me inique. Qui re
tribuunt mala pro bonis
detrahebant mihi. quoniam ſe
quebar bonitatem. Ne de
relinquas me domine deus

meus. ne diſceſſeris a me. O
Intende in adiutorium m
meum dñe deus ſalutis m
mee. xxxviii. in fine ps. dd.



ixi cuſto
diam vias
meas: ut
non delinquam in lingua
mea. Poſui ori meo cuſto
diam. cum conſiſteret peccator
adverſum me. Obmutui
et humiliatus ſum. et ſilui

a bonis. et dolor meus reno
vatus est. Concaluit cor
meum intra me. et in me
ditatione mea. exardeſcet
ignis. Locutus ſum in li
gua mea. Notum fac mihi
domine finem meum. Et
numerum dierum meorum
quis eſt. ut ſciam quid de
ſit mihi. Ecce menſurabi
les poſuiſti dies meos. et ſub
ſtantia mea tamquam nihilum
ante te. Verumtamen
univerſa vanitas. omnis

homo uiuens. Uerumptamē
in ymagine ptransijt homo
ß et frustra conturbatur.
Thesaurizat et ignorat cui
congregauit et nunc que
ē expectatio mea nonne
dominus et substantia
mea apd te ē. Ab omnibus
iniquitatibus meis erue me
obprobrium insipienti de
disti me. Obmutui et nō
aperui os meum. qm tu fe
cisti amoue a me plagas
tuas. A fortitudine ma

nus tue ego defeci in in cre
pationibus propter iniquita
tem corripuisti hominem.
Et tabescere fecisti sicut
araneam animam eius.
uerumptamē uane contur
batur omnis homo. Exau
di orationem meam dñe. et
deprecationem meam. auribus
pcipe lacrimas meas. Ne
sileas qm aduena ego sum
apud te. et peregrinus sicut
omnes patres mei. Remitte
te mihi ut refrigerer priusq

bicam. et amplius nõ ero.
.xxxix. In fine ps david.
Expectans expectaui dñm. et intendit m.
Et exaudiuit preces meas et eduxit me de lacu miserie. et de luto fecis. Et statuit supra petram pedes meos. et direxit gressus meos. Et immisit in os meum canticum nouum. carmen deo nr̃o. Uidebunt multi et timebunt. et sperabunt in domino. Beatus

uir cuius ē nomē domini spes eius. et non respexit in uanitates et in insanias falsas. Multa fecisti tu domine deus meus mirabilia tua. et cogitationibus tuis. non est quis similis sit tibi. Annunciaui et locutus sum. multiplicati sunt super numerum. Sacrificium et oblationem noluisti. aures autē perfecisti mihi. Holocaustum et pro pctõ non postulasti. tunc dixi ecce uenio. In

capite libri ſcriptum ē de
me. ut facerem uoluntatē
tuam deus meus uolui. et le
gem tuam in medio cordis
mei. Annunciaui iuſti
ciam tuam in eccl̄ia magna
ecce labia mea nō prohibe
bo domine tu ſciſti. Iuſti
ciam tuam nō abſcondi in
corde meo. ueritatē tuam
et ſalutare tuum dixi. Nō
abſcondi mi̅am tuam. et
ueritatem tuam. a concilio
multo. Tu autē domine

ne longe facias miſeratio
nes tuas a me. mi̅a tua et
ueritas tua ſemper ſuſcepe
runt me. Qm̄ circumdede
runt me mala. quorum
non ē numerus. comprehē
derunt me iniquitates mee
et non potui ut uiderem.
Multiplicate ſunt ſuper
capillos capitis mei. et cor
meum dereliquit me. Cō
placeat tibi domine. ut e
ruas me. domine ad ad
iuuandum me reſpice.

Confundantur et reuere
antur simul. qui querunt
animam meã ut auferant
eam. Conuertantur retror
sum et reuereantur. qui o
uolunt mihi mala. Auertãt
confestim confusionẽ suã
qui dicunt mihi euge euge.
Exultent et letẽtur in te i
super te omnes querentes
te. et dicant semper magni
ficetur dominus. qui dili
gunt salutare tuum. Ego
autem mẽdicus sũ ⁊ paup

dominus sollicitus est mei.
Adiutor meus et protector
meus tu es. deus meus ne tar
daueris. xl. In finem ps dd.
Beatus qui intelligit
super egenum et pau
perem. in die mala liberabit
eum dominus. Dominus con
seruet eum et uiuificet eũ ⁊
et btm faciat eum in terra
et nõ tradat eum in animam
inimicorum eius. Dominus ⁊
opem ferat illi. super lectum
doloris eius. uniuersum stra

tum eius. uerſaſti in infir
mitate eius. Ego dixi do
mine miſerere mei. ſana ani
mam meam quia peccaui t̄.
Inimici mei dixerunt ma
la mihi. q̄n̄ morietur et
peribit nomē eius. Et ſi
ingrediebatur ut uideret
uana loquebatur. cor eius
congregauit iniquitatem
ſibi. Egrediebatur foras
et loquebatur in idipſum.
Aduerſum me ſuſurrabāt
omnes inimici mei. aduer

ſum me cogitabant mala
mihi. Verbum iniquum
conſtituerunt aduerſum
me. numquid qui dormit
nō adiciet ut reſurgat. Et
enim homo pacis mee. in
quo ſperaui. qui edebat pa
nes meos. magnificauit
ſup me ſupplantationem.
Tu autem domine miſe
re mei. et reſuſcita me. et
retribuam eis. In hoc
cognoui q̄m uoluiſti me
q̄m nō gaudebit inimicus

meus ſuper me. Me autē
ꝓpter innocētiam ſuſcepiſti
et confirmaſti me in con-
ſpectu tuo in eternum. Be-
nedictus dominus deus iſ-
rael a ſeclo et uſque in ſeclm
fiat fiat. xli. in fine ps. dd.
Quemadmodum deſide-
rat ceruus ad fontes
aquarum. ita deſiderat aīa
mea ad te deus. Sitiuit
anima mea ad deum fōtē
uiuū. quādo ueniā et appa-
rebo ante faciem dei. Fue-

runt mihi lacrime mee pa-
nes die ac nocte. dum
dr̄ mihi cotidie. ubi ē deus
tuus. Hec recordatus ſum
et effudi in me. animā meā
qm̄ tranſibo in locum taber-
nacli admirabil' uſque ad
domū dei. In uoce exſultati-
onis et confeſſionis. ſonus
epulantis. Quare triſtis
es anima mea. et quare
conturbas me. Spera in
deo qm̄ adhuc confitebor
illi. ſalutare uultus mei.

et deus meus. Ad me ipsum
anima mea conturbata est
propterea memor ero tui de
terra iordanis. et hermonii
a monte modico. Abyssus
abyssum invocat. in voce
cataractarum tuarum.
Omnia excelsa tua et fluc
tus tui super me transierunt.
In die mandavit dominus
misericordiam suam. et nocte can
ticum eius. Apud me o
ratio deo vite mee. dicam
deo susceptor meus es.

Quare oblitus es mei. et quare
contristatus incedo. dum
affligit me inimicus. Dum
confringuntur ossa mea
exprobraverunt mihi. qui
tribulant me inimici mei.
Dum dicunt mihi per sin
gulos dies. ubi est deus tuus
quare tristis es anima
mea. et quare conturbas me.
Spera in deo quoniam adhuc
confitebor illi salutare vul
tus mei et deus meus. xlij.
Iudica me deus. ps dd.

et discerne causam meam
de gente non scā. ab homi
ne iniquo et doloso erue
me. Quia tu es ds̄ fortitu
do mea. quare me repulisti
et quare tristis incedo dū
affligit me inimicus. Emit
te lucem tuam et ueritatē
tuam. ipa me deduxerunt
et adduxerunt in montē
scm̄ tuum et in tabernacula
tua. Et introibo ad al
tare dei. ad deum qui leti
ficat iuuētutē meā. Non

fitebor tibi in cithara ds̄ ds̄
meus. quare tristis es aīa
mea. et quare conturbas
me. Spera in deo qm̄ ad
huc confitebor illi. salutare
uultus mei et ds̄ meus.

xliij. In finem filiorum chore.

Deus auribus nr̄is au
diuimus. pr̄es nr̄i ā
nunciauerunt nob. Opꝰ
qd̄ operatus es in dieb; i
lorum. et in dieb; antiqs.
Manus tua gentes dispe
rdidit et plantasti eos. affli

xiſti ppl'os et expuliſti eos.
Nec enim i gladio ſuo i
poſſederunt terram. ⁊ bra
chium eorum nõ ſaluauit
me. Sed dextera tua et
et brachium tuum. et illu
minatio uultus tui. quo
complacuiſti in eis. Tu
es ipſe rex meus et deus
mẽs. qui mandas ſalutem
iacob. In te inimicos
nr̃os uentilabimus cornu
et in nomine tuo ſpernem̃
inſurgentes in nob̃. Nõ enĩ

in arcu meo ſperabo. ⁊ gla
dius meus non ſaluabit
me. Saluaſti enim nos
de affligentib; nos. ⁊ odiẽ
tes nos confudiſti. In d
deo laudabimur tota die
et in nomine tuo confite
bimur tibi in ſcl'm. Nunc
autẽ repuliſti et confudi
ſti nos. et nõ egredieris q̃
in uirtutib; nr̃is. Auerti
ſti nos retrorſum poſt ini
micos nr̃os. et qui oderũt
nos diripiebant ſibi. De

disti nos tamquam oues escae
et in gentibus dispersisti nos.
Vendidisti populum tuum sine
pretio. et non fuit multi
tudo in commutationibus e
orum. Posuisti nos ob
probrium uicinis nostris
subsannatio et illusio his
qui in circuitu nostro sunt.
Posuisti nos in similitudi
nem gentibus. commotionem
capitis in populis. Tota die
uerecundia mea contra
me est. et confusio faciei

meae cooperuit me. A uoce
exprobrantis. et obloquentis
a facie inimici et persequen
tis. Haec omnia uenerunt
super nos. nec obliti sumus
te. et inique non egimus in
testamento tuo. Et non re
cessit retro cor nostrum. et
declinasti semitas nostras
a uia tua. Quoniam humilia
sti nos in loco afflictionis
et cooperuit nos umbra
mortis. Si obliti sumus
nomen dei nostri. et si expandi

mus manus nr̄as ad d̄m a
lienum. Nonne deus r
equiret iſta. ipſe enim no
uit abſcondita cordis.
Quo ꝓpter te mortificam̄
tota die extimati ſumus
ſic̄ oues occiſionis. Exur
ge quare obdormis d̄ne
exurge et ne repellas in fi
nem. Quare faciem tuā
auertis obliuiſceris i opi
nīe. et tribl'onis nr̄e. Quō
humiliata ē in puluere
anima nr̄a. conglutinatꝰ

ē in terra uenter nr̄. Exur
ge domine adiuua nos. et
redime nos ꝓpter nomen
tuum. xliiij canticum pro
ERuctauit dilecto. ps.
cor meum uerbum
bonum. dico ego opera mea
regi. Lingua mea cala
mus ſcribe. uelociter ſcri
bentis. Speciosus form̄
pre filijs hominū diffuſa
ē gr̄a in labijs tuis. ꝓpterea
bn̄dixit te d̄s in eternum.
Accingere gladio tuo.

ſuper femur tuum potẽ
tiſſime. Specie tua ⁊ pul
critudine tua. intende pro
ſpere procede et regna. O
Propter ueritatem ⁊ mã
ſuetudinẽ et iuſtitiã. et d
educet te mirabilr̃ dexte
ra tua. Sagipte tue acu
te ppli ſub te cadent. i cord
inimicorum regis. Sedes
tua ds in ſclm ſcli. uirga di
rectionis uirga regni tui.
Dilexiſti iuſtitiã et odiſti
iniquitatẽ. ꝓpterea unxit

te

te ds deus tuus. oleo letitie
pre conſortibꝫ tuis. Mirra
et gucta et caſſia a ueſtim
tis tuis. a domibꝫ eburneis
ex quibꝫ delectauerunt te.
filie regum in honore tuo.
Aſtitit regina a dextris t[uis]
in ueſtitu deaurato. circũ
data uarietate. Audi fi
lia et uide et inclina aurẽ
tuam et obliuiſcere pplm
tuum. et domũ pris tui.
Et concupiſcet rex deco
rẽ tuum. qm ipſe eſt dns

deus tuus. et adorabunt i
eum. Et filie tyri in mu
neribꝫ. vultum tuu᷑ depreca
buntur omnes diuites i
plebis. Omnis glia eiu'
filie regis abintus i fim
brijs aureis. circum amic
ta uarietatibꝫ. Adducentur
regi uirgines post eam. o
pxime eius afferentur tibi.
Afferentur in letitia et i
exltatione. adducentur i
templum regis. Pro pa
tribꝫ tuis nati sunt t' filij

constitues eos principes su
per omnē terram. Memores
erunt nominis tui dn̄e. in
omni generatiōe. et genera
tiōe. Propterea ppli confi
tebuntur tibi in eternum ꝛ
in sclm̄ scli. xlv. In fine fi
lijs chore pro Archanis.
DEus nr̄ refugium et
uirtus. adiutor in tri
bulationibꝫ que inuener̄t
nos nimis. Propterea i
non timebimus dum tur
babit̄ terra. et transferentur

montes in cor maris. S o
nuerunt et turbate ſunt i
aque eorum. conturbate i
ſunt montes in fortitudie
eius. F luminis im petus
letificat ciuitatē dei. ſcīfi
cauit tabernaclm̄ ſuum al
tiſſimus. D eus i medio
eius non commouebit. ad
iuuabit eam d̄s mane di
luculo. C onturbate ſūt
gentes et in clinata ſunt
regna. dedit uocem ſuam
mota ē terra. D n̄s uirtu

tum nobiſcum ſuſceptor nr̄
d̄s iacob. U enite et uide
te opera domini. que poſuit
prodigia ſuper terram. au
ferens bella uſqȝ ad fine
terre. A rcum conteret et
confringet arma. et ſcuta
comburet igni. U acate
et uidete qm̄ ego ſum d̄s i
exaltabor in gentib9. et exal
tabor in terra. D n̄s uirtu
tum nobiſcum. ſuſceptor nr̄
deus iacob. xlvi. Pſalmus
dauid. In fine filijs chore.

Omnes gentes plaudi
te manibus. iubilate deo
in uoce exultationis. Quoniam
dominus excelsus. terribi
lis rex magnus super omnem
terram. Subiecit populos
nobis. et gentes sub pedibus
nostris. Elegit nobis heredi
tatem suam. speciem iacob
quem dilexit. Ascendit
deus in iubilo. et dominus
in uoce tube. Psallite
deo nostro psallite. psalli
te regi nostro psallite. Quoniam

Quoniam rex omnis terre deus.
psallite sapienter. Regna
bit deus super gentes. deus
sedet super sedem sanctam suam.
Principes populorum congre
gati sunt cum deo abraam
quoniam dii fortes terre. uehemen
ter eleuati sunt. *xlvij psalmus*
*canticum filiorum chore.*
Magnus dominus et lau
dabilis nimis. in ciui
tate dei nostri in monte sancto eius.
Fundatur exultatione uniuer
se terre. mons syon latera

aquilonis ciuitas regis
magni. Deus in domibus
eius cognoſcetur. cum ſuſci
piet eam. Quoniam ecce reges
terre congregati ſunt. conue
nerunt in unum. Ipſi
uidentes ſic ammirati ſunt.
conturbati ſunt commoti
ſunt. tremor apprehendit
eos. Ibi dolores ut par
turientis in ſpiritu uehementi
conteres naues tharſis.
Sicut audiuimus ſic uidimus
in ciuitate domini uirtutum

in ciuitate dei noſtri. deus fundauit
eam in eternum. Su
ſcepimus deus miſericordiam tuam
in medio templi tui. Secun
dum nomen tuum deus ſic et
laus tua in fines terre. iuſti
tia plena eſt dextera tua. Le
tetur mons ſion et exultent
filie iude. propter iudicia tua
domine. Circumdate ſion et com
plectimini eam. narrate in
turribus eius. Ponite cor
da ueſtra in uirtute eius. et di
ſtribuite domos eius. ut

enarretis i progenie altera.
Qm̄ hic ē ds̄ deus nr̄ in e
ternum et in sclm̄ scl̄i. ipe
reget nos in scl̄a. xlviii ps̄
Audite hec oēs in fine.
gētes. auribꝫ ꝑcipite oēs
qui habitatis orbem. Quiqꝫ
terrigene et filii hominum
simul in unum diues et
pauper. Os meum loque
tur sapiam. et meditatio
cordis mei prudētiam. In
clinabo in pabolam aurē
meam aperiam i psalterio

ꝓpositionē meā. Cur timē
bo in die mala iniquitas
calcanei mei circumdabit
me. Qui confidunt i uir
tute sua. et in multitudie
diuitiarum suarum gloriā
tur. Frater nō redemit re
dimet homo. ꝫ non dabit
deo placationē suam. Et
pretium redemptionis aīe
sue. et laborauit in eternū
ꝫ uiuet adhuc in finē. Nō
uidebit interitū cum ui
derit sapientes moriētes.

ſimul inſipiens et ſtultus pe-
ribunt. Et relinquent
alienis divitias ſuas. et
ſepulcra eorum. domus i-
llorum in eternum. Taber-
nacula eorum in progenie et
progenie. vocaverunt nomina
ſua in terris ſuis. Homo cum
in honore eſſet non intellexit
comparatus est iumentis inſi-
pientibus et ſimilis factus est illis.
Hec via illorum ſcandalum
ipſis: poſtea in ore ſuo com-
placebunt. Sicut oves in

inferno poſiti ſunt. mors
depaſcet eos. Et dominabun-
tur eorum iuſti in matutino
et auxilium eorum vetera-
ſcet in inferno a gloria eorum.
Verumtamen deus redimet
animam meam de manu inferi
cum acceperit me. Ne timue-
ris cum dives factus fuerit homo
et cum multiplicata fuerit
gloria domus eius. Quoniam cum
interierit non ſumet omnia
neque deſcendet cum eo gloria
eius. Quia anima eius in

nita ipsius bndicetur. cō
fitebit tibi cum bñfeceris
ei. Introibit usq; i pro
genies patrum suorum et
usq; in eternum non vi
debit lumen. Homo cum
i honore esset nō intellex.
comparatus ē iumētis in
sipientibus et similis fact
ē illis. xlviii. ps david.

Deus deorum dñs lo
cutus ē. et vocavit i
terram. A solis ortu &
usq; ad occasum. ex syon

spēs decoris eius. Deus i
manifeste veniet. deus nr̄ et
non silebit. Ignis in con
spectu eius exardescet. et
in circuitu eius tempestas
valida. Advocabit celum
desursum. et terram discer
nere ppl'm suum. Congre
gate illi scōs eius. qui or
dinant testamētum eius
sup sacrificia. Et annunc
tiabunt celi iustitiā eius.
qm̄ deus iudex ē. Audi ppls
meus et loquar isrl'. et testi

ficabor tibi deus deus tuus
ego sum. Non in sacrificiis
tuis arguam te. holocausta
autem tua in conspectu meo
sunt semper. Non accipiam
de domo tua uitulos. neque
de gregibus tuis hircos. Quoniam
mee sunt omnes fere silua-
rum. iumenta in montibus
et boues. Cognoui omnia
uolatilia celi. et pulcritu-
do agri mecum est. Si esuri-
ero non dicam tibi. meus
est enim orbis terre et plenitu-

do eius. Numquid manduca-
bo carnes thaurorum. aut
sanguinem hircorum pota-
bo. Immola deo sacrificium
laudis. et redde altissimo
uota tua. Et inuoca me
in die tribulationis. eruam te
et honorificabis me. Pecca-
tori autem dixit deus. quare
tu enarras iustitias meas
et assumis testamentum
meum per os tuum. Tu
uero odisti disciplinam et
proiecisti sermones meos

retrorsum. Si videbas furem currebas cum eo. et cum adulteris portionem tuam ponebas. Os tuum habundavit malitia. et lingua tua concinnabat dolos. Sedens adversus fratrem tuum loquebaris. et adversus filium matris tue ponebas scandalum. hec fecisti et tacui. Existimasti inique quod ero tui similis. arguam te et statuam contra faciem tuam. Intelligite hec qui

obliviscimini deum. nequando rapiat et non sit qui eripiat. Sacrificium laudis honorificabit me. et illic iter quo ostendam illi salutare dei.

l. ps. In fine david cum venisset ad eum nathan propheta quando intravit ad bersabee.

Miserere mei deus secundum magnam misericordiam tuam. Et secundum multitudinem miserationum tuarum. dele iniquitatem meam. Amplius lava me ab iniquitate mea. et a peccato

meo munda me. Quoniam iniq
tatem meam ego cognosco.
et peccatum meum contra me est
semper. Tibi soli peccavi
et malum coram te feci. ut
iustificeris in sermonibus tuis
et vincas cum iudicaris.
Ecce enim in iniquitatibus
conceptus sum. et in peccatis
concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexi
sti. incerta et occulta sapie
tie manifestasti michi. Asper
ges me domine ysopo et

mundabor

mundabor. lavabis me et su
per nivem dealbabor. Audi
tui meo dabis gaudium
et leticiam. et exultabunt
ossa humiliata. Averte
faciem tuam a peccatis meis
et omnes iniquitates meas
dele. Cor mundum crea in
me deus. et spiritum rectum in no
va in visceribus meis. Ne
proicias me a facie tua. et
spiritum sanctum tuum ne auferas
a me. Redde michi leticiam
salutaris tui. et spiritu princi

pali confirma me. Doce
bo iniquos uias tuas. et
impii ad te conuertentur.
Libera me de sanguinibus
deus deus salutis mee. et
exultabit lingua mea iusti
tiam tuam. Domine la
bia mea aperies et os meum
annunciabit laudem tuam.
Quoniam si uoluisses sacrificium
dedissem utique holocaustis
non delectaberis. Sacri
ficium deo spiritus contribula
tus cor contritum et humi

liatum deus non despicies.
Benigne fac domine in bona
uoluntate tua sion. ut e
dificentur muri ierusalem.
Tunc acceptabis sacrificium
iustitie. oblationes et ho
locausta. tunc imponent
super altare tuum uitulos.
Ps. Psalmus .li. In fine.
Quid gloriaris in ma
litia. qui potens es in
iniquitate. Tota die in
iustitiam cogitauit lingua
tua. sicut nouacula acuta

fecisti dolum. Dilexisti o
maliciam ſuper benignita
tē. iniquitatem magis q̄ͫ l
loqui equitatem. Dilexi
sti omnia uerba precipita
tionis lingua doloſa.
Propterea deus destruet te
in finē. euellet te et emi
grabit te de tabernaclo t
et radicem tuam de terra
uiuentium. Uidebunt iu
sti et timebunt et ſuper eū
ridebunt et dicent. ecce hō
qui non poſuit deū adiuto

rem ſuum. Sed ſperauit
in multitudine diuitiarum
ſuarum. et preualuit i ua
nitate ſua. Ego autē ſicut
oliua fructifera in domo
dei ſperaui in miām dei i eter
num et in ſeclm ſeculi. Confite
bor tibi in ſeclm quia fecisti
et expectabo nomē tuum
quoniam bonum ē in conſpectu
ſcorum tuorum. lij. pſalm9
in fine p amalech i
Dixit inſipiens in tell.
corde ſuo. non ē deus.

Corrupti sunt et abhomi
nabiles facti sunt in iniquita
tibus suis. non est qui faciat
bonum. Deus de celo p
rospexit super filios homin
um ut videat si est intelligens
aut requirens deum. Omnes
declinaverunt simul inuti
les facti sunt. non est qui fa
ciat bonum non est usque
ad unum. Nonne scient
omnes qui operantur iniqui
tatem. qui devorant plebem
meam ut cibum panis.

Deum non invocaverunt
illic trepidaverunt timo
re. ubi non fuit timor.
Quoniam deus dissipavit ossa
eorum. qui hominibus pla
cent confusi sunt. quoniam de
us sprevit eos. Quis dabit
ex Sion salutare israel cum
averterit dominus cap
tivitatem plebis sue. exul
tabit iacob et letabitur
israel. Psalmus. liij. Psalmus david
In fine in carminibus in
Deus in nomine tuo [...] intell.

saluum me fac. et in uirtu
te tua iudica me. Deus o
exaudi orationem meam. o
auribus percipe uerba oris mei.
Quoniam alieni insurrexerunt i
aduersum me. et fortes que
sierunt animam meam. et
non proposuerunt deum ante
conspectum suum. Ecce enim
deus adiuuat me. et dominus o
susceptor est anime mee. i
Auerte mala inimicis i
meis. et in ueritate tua i
disperde illos. Voluntarie

sacrificabo tibi. et confite
bor nomini tuo domine quoniam o
bonum est. Quoniam ex omni tri
bulatione eripuisti me. et super
inimicos meos despexit ocu
lus meus. liiii. psalmus david. In finem.
Exaudi deus orationem i
meam. et ne despexeris
deprecationem meam. intende i
mihi et exaudi me. Con
tristatus sum in exercita
tione mea. et conturbatus
sum a uoce inimici. et a i
tribulatione peccatoris. Quoniam

declinauerunt in me iniqta
tes. et in ira molesti erãt
michi. Cor meum cõtur
batum ẽ in me. ⁊ formido
mortis cecidit sup me.
Timor et tremor uenerit
super me. et contexerunt
me tenebre. Et dixi qs
dabit michi pennas sicut
columbe. et uolabo et re
quiescam. Ecce elonga
ui fugiẽs. et mansi in so
litudine. Expectabam
eum qui saluum me fec

a pusillanimitate spũs et
tempestatẽ. Precipita dñe
et diuide linguas eorum
qm̃ uidi iniquitatẽ. et cõ
tradictionẽ in ciuitatem.
Die ac nocte circumdabit
eã sup muros eius iniqtas
et labor in medio eius et
i iustitia. Et non defecit
de plateis eius. usura et
dolus. Quia si inimicus
meus maledixisset michi.
sustinuissem utiqz. Et
si is qui oderat me super

me magna locutus fuiſſet
abſcondiſſem me forſitã
ab eo. Tu uero homo unã
nimis. dux meus et notꝰ
meus. Qui ſimul mecũ
dulces capiebas cibos. in
domo dei ambulauimus
cum conſenſu. Ueniat
mors ſup illos. et deſcen
dant in infernum uiuẽtes.
Quõ nequitie in habitacul'
eorum. in medio eorum.
Ego autẽ ad deum clama
ui. et dñs ſaluauit me.

Veſpe et mane et meridie
narrabo et annũciabo et
exaudiet uocẽ meam. Re
dimet i pace aĩam meam.
ab his qui appropinquãt
mihi. qñ inter multos e
rant mecũ. Exaudiet
ds ⁊ humiliabit illos. qͤ
ante ſcl'a. Non enim ẽ ill'
cõmutatio. et nõ timuert
deũ. extẽdit manũ ſuã in
retribuendo. Cõtamina
uerunt teſtamentum eius. di
uiſi ſunt ab ira uult' eiꝰ

et appropinquauit cor illi[us].
Molliti ſunt ſermones eius
ſup oleum. et ipſi ſunt ia
cula. Iacta ſup dnm cu
ram tuā. et ipſe te enutriet
et nō dabit in eternum
fluctuationem iuſto. Tu
uero deus deduces eos in pu
teum interitus. Uiri ſan
guinum et doloſi nō dimi
diabunt dies ſuos. ego
autem ſperabo in te dne.
Ps. p. Pſalmus dauid. In
titul' in ſcriptionum. o

Miſerere mei deus quoniam con
culcauit me homo. tota
die impugnans tribulauit
me. Conculcauerunt me i
nimici mei. tota die qm̃ o
multi bellantes aduerſum
me. Ab altitudine diei
timebo. ego uero in te ſpa
bo. In deo laudabo ſermo
nes meos. in deo ſperaui
nō timebo quid faciat m o
caro. Tota die uerba m̃
execrabantur. aduerſum
me omnes cogitationes eor

in malum. Inhabitabunt
ut abscondent. ipsi calcaneū
meum obseruabunt. Sicut
sustinuerunt aiam meam
p nihilo saluos facies illos
in ira p̄plos confringes. 
Deus uitam meam annūc
iaui tibi. posuisti lacrimas
meas i conspectu tuo. Si
cut et in promissione tua. Tc
conuertentur inimici mei
retrorsum. In quacumque
die inuocauero te. ecce co
gnoui qm̄ deus meus es.

In deo laudabo uerbum i
dn̄o laudabo sermonem. i deo
speraui nō timebo qd faciat
mihi homo. In me sunt
d's uota tua. que reddam
laudationes tibi. Qm̄ eri
puisti animā meā de mor
te. et pedes meos de lapsu
ut placeam coram deo i lu
mine uiuentium. *Ps. In*
*fine. ne disperdas dd. in ti*
*tuli inscriptionum.*
Miserere mei d's miserere mei
qm̄ in te confidit aīa mea

mea. Et in umbra alaꝝ
tuarum sperabo. donec trã
seat iniquitas. Clama
bo ad deum altissimũ. deum
qui bene fecit mihi. Misit
de celo et liberavit me. d
dedit in obprobrium concul
cantes me. Misit deus mi
sericordiam suam. et verita
tẽ suam. et eripuit aĩaꝫ m
meã de medio catulorꝫ
leonum dormivi contur
batus. Filii autẽ homi
num dentes eorum arma

et sagitte. et lingua eor
gladius acutus. Exalta
re super celos deus. et i omnẽ
terra gl'am tuam. Laqueũ
paraverunt pedibus meis. et
incurvaverunt aĩam meã
Foderunt ante faciem m
meã foveã. et inciderunt
i eam. Paratum cor meũ
deus paratum cor meũ. can
tabo et psalmum dicam.
Exurge gl'a mea. exurge
psalterium et cithara. exur
gam diluculo. Confitebor

tibi in populis domine. et psal
mu dicam tibi i gentibus.
Quia magnificata e usqz ad
celos mia tua. et usqz ad n
ubes veritas tua. Exalta
re super celos de9. et super o
mne terram gl'am tuam : i
Ps. In fine ne disperdas
dauid in titulu i scriptione i
pha dicat de semonib9 ui
Si vere utiqz iu decor.
stitiam loquimini. re
cte iudicate filij hominum.
Etenim in corde iniqtates

opa

operamini in terra. i iustitia
manus vestre concinnant. Alie
nati sunt peccatores a vulva.
erraverunt ab utero locuti
sunt falsa. Furor illis sm
similitudinem serpentis. sic i
aspidis surde. et obturatis
aures suas. Que no exau
diet voce incantantium. et
venefici incantantes sapie
ter. Deus conteret dentes
eorum in ore ipsorum. molas
leonum confringet domin9.
Ad nihilum devenient t

meũ ⁊ meo. et tu dñe deus uir-
tutum deus isrl. Intende i
ad uisitandas omnes gẽtes.
nõ misearis omnibus qui
operãtur iniquitatẽ. Conuer-
tentur ad uesperã. et famẽ
patiẽtur ut canes. et cir-
cuibunt ciuitatẽ. Ecce i
loquentur in ore suo. et gladius
in labiis eorum qm quis
audiuit. Et tu dñe deri-
debis eos. et ad nihilum o
deduces oms gẽtes. Forti-
tudinẽ meã ad te custodiã

quia deus susceptor meus. deus meus
mĩa eius preueniet me. o
Deus ostẽdit mihi super i
inimicos meos ne occidas
eos neqñ obliuiscãtur ppli
mei. Disperge illos i uirtute
tua. et depone eos protector
meus dñe. Delictum oris i
eorum sermonẽ labiorum ipso-
rum. et comprehẽdantur i su-
perbia sua. Et de execratiõe
et mẽdatio annũciabuntur
i consummatiõe. in ira cõsum-
tionis et nõ erunt. Et scient

110

qr ds dnabit iacob. 7 finiu3
tre. Conuertētur ad ueſpe
ram et famē patiētur ut
canes. et circuibunt ciuita
tem. Ipi diſpergētur ad
manducandū. ſi uero non
fuerit ſaturati 7 murmura
bunt. Ego autē cantabo
fortitudinē tuam. 7 exalta
bo mane miām tuā. Quia
fcs es ſuſceptor ms. 7 refu
gium meum. in die tribu
lationis mee. Adiutor m
ns tibi pſallam. qr ds ſu

ſceptor ms es ds meus mi
ſericordia mea. Lxᵉ ps dd.
Deus repuliſti nos et
deſtruxiſti nos. iratus
es et miſtus es nob. Cō
mouiſti terrā. et conturba
ſti eam. ſana contritiōes
eius qr cōmota ē. Oſtēdi
ſti pplo tuo dura. potaſti
nos uino compunctionis.
Dediſti metuētib3 te ſig
nificationē. ut fugiant a fa
cie arcus. Ut liberentur
dilecti tui. ſaluum fac dextā

dextera tua et exaudi me.
Deus locutus est in sancto suo
letabor et partibor sicimam et
et convallem tabernaculorum
metibor. Meus est galaad et
meus est manasses. et effraym
fortitudo capitis mei. Iuda
rex meus moab olla spei mee.
In idumeam extendam cal
ciamentum meum. mihi alie
nigene subditi sunt. Quis
deducet me in civitatem mu
nitam. quis deducet me usque
in idumeam. Nonne tu deus

qui repulisti nos. et non egre
dieris deus in virtutibus nostris.
Da nobis auxilium de tribu
latione quia vana salus hominis.
In deo faciemus virtutem
et ipse ad nichilum deducet
tribulantes nos. Lx psalmus david
In hymnis in fine:
Exaudi deus deprecationem
meam intende orationi
mee. A finibus terre ad te c
lamavi. dum anxiaretur
cor meum in petra exaltasti
me. Deduxisti me quia factus

ē spes mea. turris fortitudīs
a facie inimici. I nhitabo
i tabernaclō tuo in sclā. o
protegar in uelamēto alar
tuarum. Q m tu deus meus
exaudisti orōnem meam.
dedisti hereditatē timētibꝫ
nomē tuum. D ies sup
dies regis adicies annos
eius usqꝫ in diē gnātionis
t generationis. P erma
net in eternum i cōspectu
dei. miām t ueritatē eius
qs requiret. S ic psalm

dicam nomini tuo. i sclm
scli. ut reddam uota mea
de die in diē. lxi. in fine p
idithun. ps dauid.
N onne deo subiecta erit
anima mea. ab ipso eīi
salutare meū. N am t ipse
deus meus et salutaris meus: t
susceptor meus nō moue
bor amplius. Q uousqꝫ
irruitis in hominem. i terfi
citis uniuersi uos. tamq̄
parieti i clinato et macerie
depulse. V eruntamē p̄tiu

meū cogitauerūt repellere. i
cucurri in siti ore suo bñdi
cebant. et corde suo male
dicebant. Verumtamen
deo subiecta esto aīa mea.
qm̄ ab ipso patiētia mea. i
Quia ipse deus meus et salua
tor meus. adiutor meus non e
migrabo. In deo salutare
meum et gloria mea. deus
auxilij mei et spes mea i
deo ē. Sperate in eo oīs
congregatio pplī. effundi
te coram illo corda uestra

deus adiutor nr̄ in eternum. i
Verumtamē uani filij ho
minū. mēdaces filij homi
nū. ut decipiant ipsi. de ua
nitate i idipm̄. Nolite o
sperare in iniqtate. et rapi
nas nolite concupiscere
diuitie si affluant. nolite
cor apponere. Semel locut'
ē deus duo hec audiui. qr pote
stas dei ē. et tibi dn̄e miā
qr tu reddes unicuiqz iuxē
opera sua. lxij. In fine ps. dd.
dd'. cum eēt i desto ydumee.

Deus deus meus. ad te
de luce vigilo. Sitiuit
in te aĩa mea. q̃ multipliciter
ter tibi et caro mea. In
terra deserta in uia et in aquo
sa. sic in sco apparui tibi.
ut uiderē uirtutē tuā et
gl'am tuā. Qm melior ē
mĩa tua super uitas. labia
mea laudabunt te. Sic
bndicā te in uita mea. et
in noie tuo leuabo manus
meas. Sic adipe et pin
guedine repleatur aĩa

mea. labijs exultationis lau
dabit os meū. Si memor
fui tui sup stratum meū in
matutinis meditabor in te
qr fuisti adiutor meus. Et in
uelamento alarum tuarū e
xultabo. adhesit aĩa mea
post te. me suscepit dextera
tua. Ipi uero in uanum
quesierunt aĩam meā. in
troibunt in inferiora tre. t
tradentur in manus gladij
ptes uulpiū erunt. Rex
uero letabitur in deo. lauda

bunt' oīs qui iurant i eo
qr obstructum ē os loquētiū
iniqua. lxiij. ps. d'd' in fine.
Exaudi deus orōnem meā
cum deprecor. a timore
inimici eripe aīam meā.
Protexisti me a conuētu
malignātium. a multitu
dine operantium iniqtatē.
Quia exacuerunt ut gla
dium linguas suas. i ten
derunt arcum rem amarā
ut sagittent i occultis im
maculatum. Subito sagit

tabunt eū et nō timebunt fir
mauerunt sibi sermonem neq̄.
Narrauerunt ut abscon
derēt laqueos. dixerunt qs
uidebit eos. Scrutati sūt
iniqtates eorum. defecerūt
scrutantes scrutinio. Acce
det homo ad cor altum. et
exaltabitur deus. Sagitte par
uulorū facte sunt plage eorū
et infirmate sunt contra eos
lingue eorū. Conturbati sūt
oīs qui uidebant eos. et
timuit oīs homo. Et annūtia

uenerunt opera dei. et facta
eius intellexerunt. Leta
bi: iustus i dño. et sperabit
i eo. et laudabunt' oms re
cti corde. lxiiij. In fine p
Te decet ps dauid.
hymnus ds in syon.
et tibi reddet' uotum i ie
rlm. Exaudi orõnẽ meã
ad te omnis caro ueniet.
Verba iniquorum preua
luerunt sup nos. et impie
tatib; nris tu ppitiaberis.
Beatus quẽ elegisti et assũp

sisti. habitabit in atriis tuis.
Replebimur in bonis do
mus tue. scm ẽ templũ
tuũ mirabile in equitate.
Exaudi nos ds salutaris
nr. spes omniũ finiũ tre. et
i mari lõge. Preparans
mõtes i uirtute tua. accinct'
potẽtia qui conturbas pro
fundũ maris. sonũ fluc
tuũ eius. Turbabunt' gẽ
tes et timebũt. q habitant
tminos a signis tuis. exit' ma
tutini et uespe delectaberis.

Visitasti terram et inebriasti
eam. multiplicasti locuple-
tare eam. Flumen dei reple-
tum est aquis. parasti cibum
illorum. quoniam ita est preparatio eius.
Rivos eius inebrians mul-
tiplica genimina eius. in
stillicidiis eius letabitur ge-
minans. Benedices corone
anni benignitatis tue. et cam-
pi tui replebuntur ubertate
Pinguescent speciosa de-
serti. et exultatione colles accin-
gentur. Induti sunt arietes ovium

et

et valles habundabunt fru-
mento. clamabunt etenim
hymnum dicent. lxv. In finem
Jubilate deo psalmus david.
omnis terra. psalmum
dicite nomini eius. date
gloriam laudi eius. Dicite
deo quam terribilia sunt opera
tua domine. in multitudine vir-
tutis tue. mentientur tibi
inimici tui. Omnis terra
adoret te et psallat tibi
psalmum dicat nomini tuo.
Venite et videte opera dei.

terribilis in consiliis super filios
hominum. Qui convertit
mare in aridam. in flumine
pertransibunt pede. ibi leta
bimur in ipso. Qui dominatur
in virtute sua in eternum. o
culi eius super gentes respi
ciunt qui exasperant. non
exaltentur in semetipsis.
Benedicite gentes deum no
strum. et auditam facite
vocem laudis eius. Qui
posuit animam meam ad vitam
et non dedit in commotionem

pedes meos. Quoniam probasti
nos deus. igne nos examina
sti. sicut examinatur argentum.
Induxisti nos in laqueum
posuisti tribulationes in dorso
nostro. imposuisti homines super
capita nostra. Transivimus
per ignem et aquam. et eduxi
sti nos in refrigerium. In
troibo in domum tuam. in
holocaustis reddam tibi
vota mea. que distinxerunt
labia mea. Et locutum
est os meum. in tribulatione mea.

Holocausta medullata . i
offeram tibi cu͂ incenso arie
tum. offeram tibi boues cu͂
hyrcis. Venite audite et
narrabo om͂s q timetis d͂m
quanta fecit anime mee. Ad ipm
ore meo clamaui. et exalta
ui sub lingua mea. Iniquita
tem si aspexi in corde meo: n
no͂ exaudiet dn͂s. Propte
rea exaudiuit d͂s. et atte͂
dit uoci deprecationis mee.
Benedictus d͂s q no͂ amouit orac͂
oronem meam. et m͂iam s͂

am e. lxvi. Psalmus dauid.
Deus misereatur nri et
benedicat nob. illuminet
vultum suum sup nos. et mi
sereat' nri. Ut cognoscam'
i terra uia͂ tuam. i omnib'
gentib' salutare tuu͂. Confi
teantur tibi ppli d͂s. confi
teantur tibi ppli om͂s. Lete
tur et exultent gentes qm iu
dicas pplos in equitate. et gtes
i terra dirigis. Confiteant'
tibi ppli d͂s. confiteantur t' i
ppli omnes. terra dedit fru

tuum ſuū. Benedicat nos d̄s
d̄s nr̄. bn̄dicat nos d̄s. et
metuant eū om̄s fines t̄re.

lxvij. In finem canticū p̄s i dd.

Exurgat d̄s et
diſſipent' inimici eius
et fugiant q oderunt eū
a facie eius. Sicut deficit
fumus deficiant. ſic fluit
cera a facie ignis. ſic pereāt
peccatores a facie dei. Et iu
ſti epulentur et exultent in
conſpectu dei. et delectentur i
letitia. Cantate d̄o pſal

mū dicite nomini eius iter
facite ei qui aſcendit ſup
occaſum. dn̄s nomē illi. i
Exultate i conſpc̄u ei' turba
buntur. a facie eius. pr̄is i
orphanorum et iudicis ui
duarū. Deus i loco ſc̄o ſuo
d̄s q inhabitare facit. unius
moris in domo. Qui edu
cit uinctos in fortitudine
ſimilr̄ eos q exaſperant. q i
habitant in ſepulcris. Deus
cum egredereris i conſpc̄u
ppli tui. cum ptranſieris

121

i deſ'to. Terra mota ē. et eñ
celi diſtillauerunt. a facie
dei ſynai. a facie dei iſrael.
Pluuiā uoluntariam. ſegre
gabis ds hereditati tue. ⁊ in
firmata ē tu uero pfecisti i
eam. Animalia tua hita
bunt in ea. paſti in dulcedi
ne tua pauperi ds. Dns
dabit uerbum euangeliza
tib; uirtute multa. Rex uir
tutum dilecti dilecti. ⁊ ſpēi
domus diuidē ſpolia. Si
dormiatis inter medios

cleros. penne columbe de
argētate. et poſteriora dor
ſi eius in pallore auri. Dū
diſcernit celeſtis reges ſup
eam. niue dealbabuntur i
in ſelmon. mōs dei mons
pinguis. Mons coagulā
tus mōs pinguis. ut quid
ſuſpicamini mōtes coag
latos. Mons in quo bene
placitum ē deo hitare i eo
et ēim dn̄s hitabit i finē
Currus dei decē milib;
multiplex milia letātium.

dñs in eis in syna in sc̃o.
Ascẽdisti in altum cepisti
captiuitatẽ. accepisti don̄
i hoib; Et eni nõ creden
tes inhitare dñm deum. i
Bñdictus dñs die cotidi
p̃sperum iter faciet nobis
ds salutarium nr̃orũ. Deus
nr̃ ds saluos faciẽdi. ⁊ dñi
dñi exitus mortis. Ve
tamẽ ds confringet capi
ta inimicorũ suorum. uer
ticẽ capilli p̃ambulantiũ
i delictis suis. Dix dñs. ex

ex basan cõuertam. cõuer
tã in p̃fundũ maris. Ut i
tingũatur pes tuus i sãgui
ne lingua canũ tuorũ ex ini
micis ab ipo. Viderunt i
gressus tuos ds gressus dei
mei. regis mei qui ẽ in sc̃o.
Preuenerunt principes i
cõiuncti psallẽtib; i medi
iuuẽclarum tympanistriar
In ecclesiis bñdicite deo dño
de fontib; isrl̃. Ibi beniã
min adolescẽtulus i mẽtis
excessu. Principes iuda

duces eorum. principes za
bulon principes neptalim.
Manda deus virtuti tue. con
firma deus hoc quod operatus
es in nobis. A templo tuo in
ierusalem. tibi offerent reges
munera. Increpa feras
harundinis. congregatio in
taurorum in vaccis populorum
ut excludant eos qui pro
bati sunt argento. Dissipa
gentes que bella volunt: ve
nient legati ex egipto: e
thiopia preveniet manus

eius deo. Regna terre cantate
deo psallite domino. Psallite
deo qui ascendit super celum ce
li ad orientem. Ecce dabit
voci sue vocem virtutis. da
te gloriam deo super israel. magni
ficentia eius. et virtus eius in
nubibus. Mirabilis deus in sanc
tis suis. deus israel ipse dabit virtutem
et fortitudinem plebi sue bene
dictus deus. lxviii in finem. ps. David


alvum me fac deus
quoniam intraverunt
aque usque ad animam

mei. Infixus sum i limo
profundi. et nō est substātia.
Veni in altitudinē maris
et tēpestas demersit me.
Laboraui clamās rauce
fcē sunt fauces mee. defe
cerunt ocli mei. dum spero
i dm meū. Multiplicati
sunt super capillos capitis
mei. qui oderunt me gra
tis. Confortati sunt qui
psecuti sunt me inimici
mei i iuste. que nō rapui
tunc exsoluebam. Deus

tu scis insipiētiam meam.
et delicta mea a te nō sunt
abscōdita. Non erubescat
in me q expectant te dñe
dñe uirtutum. Non cōfun
dantur super me. qui que
runt te de isrl. Qm ppter
te sustinui obpbrium. oper
uit confusio faciē meam.
Extraneus fcs sum fribus
meis. et pegrinus filiis
matris mee. Qm zelus
domus tue comedit me.
et obpbria exprobrātium

tibi ceciderunt sup me. O
Et operui i ieiunio aīaꝫ
meam. et fcm ē in oppbriū
mihi. Et posui vestimentū
meum ciliciū. et fēs sum i
illis in parabolam. Aduer
sum me loquebant᷑. qui i
sedebant i porta. et i me i
psallebant qui bibebant
uinū. Ego vero orōnē
meā ad te dñe. tempus i
beneplaciti dē. In mltitu
dine mīe tue exaudi me.
in veritate salutis tue. i

Eripe me de luto ut nō in
figar. libera me ab hiis
q oderunt me. et de pfundis
aquarū. Non me demer
gat tempestas aqꝫ. neqꝫ i
absorbeat me pfundum
neqꝫ urgeat super me puteꝰ
os suum. Admisio ps.
Exaudi me dñe qm
benigna ē mīa tua. Sm mlt
titudinē miserationū tuar
respice i me. Et ne auer
tas faciē tuam a puero tͦ
qm tribulor velociter exau

126

me. Intende aīe mee & li
bera eam; ppter inimicos meos
eripe me. Tu scis impperiū
meū & cōfusiōem meam &
reuerentiam meā. In cō
spectu tuo sunt omēs qui
tribulant me. impperium ex
expectauit cor meū & mise
riam. Et sustinui qui si
mul contristaretur et non
fuit. qui cōsolaretur & nō
inueni. Et dederunt i escā
meā fel. et in siti mea. po
tauerunt me aceto. Fiat

mēsa eorum coram ipsis in
laqueū & in retributiones &
et in scandalum. Obscurē
tur oculi eorum ne uideāt. et
dorsum eorū semper i curua.
Effunde sup eos irā tuā;
et furor ire tue comprehēdat
eos. Fiat habitatio eorum
deserta. & in tabernaculis eorū
nō sit qui inhabitet. Quia
quē tu percussisti persecuti
sunt. et super dolorē uul
nerum eorum addiderunt.
Appone iniquitatē sup

iniqtatẽ eorũ. et nõ intrẽt
i iustitia tua. Deleatur de
libro viventium. et cũ iusti
nõ scribantur. Ego sum ø
pauper et dolens. salus t'a
dõs suscepit me. Laudabo
nomẽ dei cum cantico. et
magnificabo eum i laude.
Et placebit deo super vi
tulum novellum. cornua
producẽtem et ungulas. Vi
deant paupes et letẽtur.
querite deum et vivet aia
vestra. Qñ exaudivit i

paupes

paupes dñs. et vinctos suos
non despexit. Laudent i
illum celi et tra. mare et oia
reptilia in eis. Qñ deus sal
vam faciet syon. et edifi
cabuntur civitates iude. i
Et inhitabunt ibi. et here
ditate acquirẽt eam. Et
semẽ servorum eius possidẽ
bit eam. et q diligunt no
mẽ eius hitabunt in ea.
lxviiij. Ps dd. in remeõ ratione.
Deus in ad
iutoriũ meum. i tẽde

dñe ad adiuuandum me fe
stina. Confundantur et reue
reantur: qui querunt animam m
eam. Auertantur retrorsum
et erubescant. qui uolunt m
ichi mala. Auertantur statim
erubescentes qui dicunt michi
euge euge. Exultent et
letentur in te omnes qui
querunt te. et dicant sem
per magnificetur dominus
qui diligunt salutare tuum.
Ego uero egenus et pau
per sum. deus adiuua me.

Adiutor meus et liberator m
eus es tu. dñe ne moreris.

lxx. ps dd. filiorum ionadab.

In te dñe speraui non
confundar in eternum.
in iustitia tua libera me. et e
ripe me. Inclina ad me
aurem tuam. et salua me.
Esto michi in deum protectorem
et in locum munitum. ut saluum
me facias. Quoniam firmamentum
meum et refugium meum
es tu. Deus meus eripe
me de manu peccatoris. et de

manu contra legē agētis ⁊
iniqui. Quoniam tu es patiētia
mea dñe. dñe spes mea a
iuuentute mea. In te cō
firmat' sum ex utero. de uen
tre matris mee. tu es ptec
tor meus. In te cantatio
mea semper. tanquam prodi
gium fcūs sum multis. et tu
adiutor fortis. Repleat'
os meum laude. ut cantē
gl'iam tuā. tota die magni
tudinē tuā. Ne piicias
me i tempore senectutis cū

defecerit uirtus mea ne dere
linquas me. Quia dixerunt
inimici mei m. et q custo
diebant aīam meā. consiliū
fecerunt i unū. Dicentes deus
dereliquit eum. psequimini ⁊
cōprehēdite eum. quia nō ē
q eripiat. Deus ne elonge
ris a me. deus meus in auxiliū
meū respice. Confundan
tur et deficiant detrahētes
aīe mee. operiantur confu
sione ⁊ pudore qui querūt
mala michi. Ego aūt semp

ſperabo. et adiciam ſuper
omnē laudē tuam. Os m
meū annūciabit iuſtitiā
tuā. tota die ſalutare tuū.
Quoniam nō cognoui literaturā
in potētias dñi. domine
memorabor iuſticie tue ſo
lius. Deus docuiſti me a
iuuentute mea. et uſq3
nunc pnūciabo mirabilia
tua. Et uſq3 i ſenectā et
ſeniū. deus ne derelinquas
me. Donec annūciē bra
chium tuū. generationi

omni q3 q uētura ē. Potētiā
tuā et iuſtitiam tuā deus uſq3
in altiſſima que feciſti ma
gnalia deus quis ſimilis tibi.
Quantas oſtendiſti mihi
tribulōnes multas et ma
las. et conuerſus uiuificaſ
ti. et de abiſſis terre iterū
reduxiſti me. Multiplica
ſti magnificētiā tuam. et
cōuerſus cōſolatus es me.
Nam et ego confitebor tibi
i uaſis pſalmi ueritatem
tuam deus. pſallam tibi in

cithara scs isrl'. Exultabūt
labia mea cum cantauero t
et aīa mea quā redemisti. o
Sed et lingua mea tota i
die meditabitur iustitiā tuā:
cū confusi et reueriti fuerīt
qui querunt mala mihi.

lxxi. in salomone p. dd. rdl'.

Deus iudicium tuū
regi da. et iustitiam
tuā filio regis. Iudicare
pplm tuū in iustitia. et o
pauperes tuos i iudicio. Su
scipiant mōtes pacē pplo

et colles iustitiam. Iudi
cabit pauperes ppli. et sal
uos faciet filios pauperū
et humiliabit calūpniato
rem. Et pmanebit cū
sole et ante lunā. in gene
ratione et generatiōē. De
scendet sicut pluuia i uellus
7 sicut stillicidia stillantia su
p terram. Orietur in dieb;
eius iustitia. et hūndātia
pacis donec auferatur lu
na. Et dñabitur a mari usq;
ad mare. et a flumine usq;

ad terminos orbꝭ terrarū.
Coram illo procidēt ethio
pes. et inimici eius tr̃am
lingēt. Reges tharſis et
inſule munera offerent.
reges arabum. et ſaba
dona adducēt. Et ado
rabunt eū oīs reges oēs
gētes ſeruiunt ei. Quia libe
rauit pauperem a potente.
et pauperem cui nō erat
adiutor. Parcet paupi
et inopi. et aīas pauperū
ſaluas faciet. Ex uſuris

et iniqtate redimet aīas
eorum. et hōrabile nōm eorū
coram illo. Et uiuet ⁊ da
bitur ei de auro arabie. ⁊ adora
bunt de ipſo ſemper tota
die bñdicēt ei. Erit firma
mētum in terra in ſummis
mōtium ſuperextolletur.
ſup libanum fructus eius
et florebit de ciuitate ſicut
fenum terre. Sit nomē
eius bñdictum i ſcl'a. añ
ſolē pmanet nomē eius.
Et bñdicētur in ipſo oēs

tibus terre. omnes gentes i
magnificabunt eum. Bene
dictus dominus deus israel. qui facit
mirabilia solus. Et bene
dictum nomen maiestatis
eius in eternum. et replebitur
maiestate eius. omnis ter
ra fiat fiat. lxxij. Defecerunt
laudes david filij iesse.

Quam bonus israel deus
his qui recto sunt corde.
Mei autem pene moti sunt pedes
pene. effusi sunt gressus
mei. Quia zelavi super i

iniquos. pacem peccatorum uidens.
Quia non est respectus mor
ti eorum. et firmamentum i
plaga eorum. In labore
hominum non sunt. et cum hominibus
non flagellabuntur. Ideo te
nuit eos superbia. operti sunt
iniquitate et impietate sua.
Prodijt quasi ex adipe ini
quitas eorum. transierunt in
affectum cordis. Cogitave
runt et locuti sunt nequitiam.
iniquitatem in excelso locuti
sunt. Posuerunt in celum

os sum. et lingua cor trāsiui
in ira. Ideo conuertetur ppls
meus hic. et dies pleni inue
nientur in eis. Et dixerunt
quomodo scit deus. et si est
scientia in excelso. Ecce
ipsi peccatores et habundantes
in seculo. obtinuerunt diuitias.
Et dixi. ergo sine causa.
iustificaui cor meū. et laui
inter innocentes manus
meas. Et fui flagellatus
tota die. et castigatio mea
in matutinis. Si dice

bam narrabo sic. ecce nationē
filiorum tuorum reprobaui.
Existimabam ut cognoscerem
hoc labor ē ante me. Donec
intrē in sanctuarium dei. et intelli
gam in nouissimis eorum.
Uerūtamē propter dolos po
suisti eis. deiecisti eos. dū
alleuarentur. Quomodo
facti sunt in desolatione.
subito defecerunt. perierunt
propter iniquitatē suam. Ue
lut somniū surgentium. dñe
in ciuitate tua. imaginem

ipſorum ad nihilum rediges.
Quia inflammatum eſt cor meum
et renes mei commutati ſunt
et ego ad nihilum redactus
ſum et neſcivi. Ut iumentum
factus ſum apud te. et ego ſemper
tecum. Renuiſti manum
dexteram meam. et in volunta
te tua deduxiſti me. et cum
gloria ſuſcepiſti me. Quid
enim mihi eſt in celo. et a te
quid volui ſuper terram. Defe
cit caro mea et cor meum. Deus
cordis mei. et pars mea

deus in eternum. Quia ecce qui
elongant ſe a te peribunt.
perdidiſti omnes qui fornica
tur abs te. Mihi autem adhe
rere deo bonum eſt. ponere
in domino deo ſpem meam. Ut
annunciem omnes predicationes
tuas in portis filie ſyon.
lxxiii. Intellectus Aſaph. pſalmus.
Ut quid deus repuliſti
in finem. iratus eſt furor
tuus ſuper oves paſcue tue.
Memor eſto congregationis
tue. quam poſſediſti ab initio.

Redemisti uirgam hedita
tis tue. mōs syon i quo hi
tasti in eo. Leua manus
tuas in supbias eorū i fi
nem. q̄nta malignatus ē
inimicus in scō. Et glati
sunt qui oderunt te. i me
dio solemnitatis tue.
Posuerunt signa sua sig
et nō cognouerunt sic i exitu
sup summū. Quasi in sil
ua lignorum securibꝫ exci
derunt ianuas eius i idipʒ
in securi et ascia deiecerūt

eam. Incenderunt igni
sanctuarium tuū in tra. pollue
runt tabnaclm nois tui.
Dixerunt i corde suo cog
tio eorum simul. quiescere
faciamus oēs dies festos
dei a terra. Signa nr̄a nō
uidimus iam nō est ꝓpha
et nos nō cognoscet ampli⁹
Usqȝ quo ds̄ im ꝓperabit
inimicus irritat. aduersari⁹
nomē tuū in finē. Ut quid
auertis manū tuam ⁊ dex
teram tuā. de medio sinu

tuo in finem. Deus autem rex noster
ante secula. operatus est salu
tem in medio terre. Tu confir
masti in virtute tua mare.
contribulasti capita draco
num in aquis. Tu confre
gisti capita draconis. dedi
sti eum escam populis ethio
pum. Tu dirupisti fontes
et torrentes. tu siccasti fluuios
ethan. Tuus est dies et tua
est nox. tu fabricatus es auro
ram et solem. Tu fecisti
omnes terminos terre. estatem

et uer

et uer tu plasmasti ea. Me
mor esto huius inimicus
improperauit domino. et populus in
sipiens incitauit nomen tuum.
Ne tradas bestiis animas
confitentes tibi. et animas
pauperum tuorum ne obliui
scaris in finem. Respice in te
stamentum tuum. quia repleti sunt
qui obscurati sunt terre. do
mibus iniquitatum. Ne auer
tatur humilis factus confusus
pauper et inops laudabunt
nomen tuum. Exurge deus

iudica causam tuam. memor
esto improperiorum tuorum
eorum que ab insipiente sunt
tota die. Ne obliviscaris
voces inimicorum tuorum. superbia
eorum qui oderunt te ascen
dit semper. lxxiiij In finem
Confitebimur ps david
tibi deus confitebimur:
et invocabimus nomen tuum.
Narrabimus mirabilia
tua cum accepero tempus. ego
iustitias iudicabo. Lique
facta est terra. et omnes qui

habitant in eo ego confirmavi
columpnas eius. Dixi
iniquis nolite inique agere. et
delinquentibus nolite exal
tare cornu. Nolite extolle
re in altum cornu vestrum
nolite loqui adversus deum
iniquitatem. Quia neque
ab oriente neque ab occidente
neque a desertis montibus. quoniam
deus iudex est. Hunc hu
miliat et hunc exaltat. quia
calix in manu domini vini me
ri plenus mixto. Et inclinavit

nauit ex hoc i hoc uerũtam
fex eius. nõ est exinanita
bibent oĩs pccõres t̃re. i
Ego autẽ ãnunciabo in
ſclm. cantabo deo iacob. o
Et oĩa cornua pccõrum cõ
fringã. et exaltabuntur i
cornua iusti. lxxſ.° j. d. dd.
Notus i iudea dẽs. in
israel magnũ nomẽ
eius. Et fcũs ẽ in pace loc⁹
ei⁹. et hitatio eius in ſyon.
Ibi confregit potentias
arcuũ. ſcutum gladium et

bellum. Illuminãs tu mi
rabilr a mõtibȝ eternis. tur
bati ſunt oẽs i ſipiẽtes corde.
Dormierunt ſomnũ ſuũ
et nihil i uener͂t oĩs uiri
diuitiarũ in manibȝ ſuis. i
Ab increpatiõe tua dẽs ia
cob. dormitauer͂t qui aſcẽ
derũt equos. Tu terribilis
es. ⁊ quis reſiſtet tibi. ex tũc
ira tua. De celo auditum
fecisti iudiciũ. terra tremuit
et quieuit. Cũ exurgeret
i iudiciũ dẽs. ut ſaluos faceret

omnes mansuetos terre. Quoniam
cogitatio hominis confitebitur
tibi. et reliquie cogitationis
diem festum agent tibi. /
Vouete et reddite domino /
deo uestro. omnes qui in circui
tu eius affertis munera.
Terribili et ei qui aufert
spiritum principum. terribili o
apud reges terre. lxxv. in fi
ne. pro idithum. psalmus Asaph.
Voce mea ad dominum cla
maui. uoce mea ad /
deum et intendit mihi. Iudic

tribulationis mee deum o
exquisiui manibus meis /
nocte contra eum et non sum
deceptus. Renuit consolari
animam meam. memor fui dei
et delectatus sum. et exercitatus
sum. et defecit spiritus meus. Anti
cipauerunt uigilias oculi /
mei. turbatus sum et non
sum locutus. Cogitaui dies /
antiquos. et annos eternos
in mente habui. Et meditatus
sum nocte cum corde meo. et
exercitabar et scopebam o

ſpm meū. N unqd i eternū
.pƀiciet deꝰ aut. ꝛ nō appōet
ut complacitioꝛ ſit adhuc.
A ut i finē miām ſuā abſci
det. a gnātiōe i gnātioēm.
A ut obliuiſcetur miſereri dꝰ
aut cōtinebit i ira ſua miās
ſuas. E t dixi nunc cepi.
hec mutatio dextere excelſi.
M emoꝛ fui opum dni. qꝛ
memoꝛ ero abinitio mirabi
liū tuoꝝ. E t meditaboꝛ i
oībꝰ opibꝰ tuis. ꝛ i adinuē
tionibꝰ tuis exercebor. D eꝰ

i ſcō via tua. quis deꝰ magnꝰ
ſic deꝰ nr. tu es deꝰ q facis mi
rabilia. N otam feciſti i pplis
uirtutē tuam. redemiſti in o
brachio tuo pplm tuū. filios
iacob ꝛ ioſeph. V iderūt te
aqꝫ deꝰ uiderūt te aque et
ꝛ timuerūt. ꝛ turbate ſunt
abyſſi. M ultitudo ſonitꝰ
aquarum. uocē dederunt n
nubes. E t enim ſagipte tue
tranſeunt. uox tonitrui tui i
rota. I lluxerūt coruſca
tiones tue. orbi terre cōmo

142

ta ē ꝛ cōtremuit t͂ra. In
mari uie tue et semite tue
i aq̄s multis. ꝛ uestigia tu͂
nō cognoscēt͂. Deduxisti
sic oues ꝑplm tuū. i manu
moysi ꝛ aaron. lxxvij. ps
dauid. Intellectus Asaph.
Attendite ꝑple meus
legē meā. in clinate
aurē urām i uerba oris mei.
Aperiā in parabol͂is os meū
loquar ꝑpositiones ab ini
tio. Quāta audiuim͂ et
cognouimus ea. ꝛ patres n͂i

nr̄i narrauerūt nob͂. Nō sunt
occultata a filijs eorū. i gene
ratiōe altera. Narrantes
laudes dn̄i et uirtutes ei͂.
ꝛ mirabilia eius que fecit. Et
suscitauit testimoniū i ia
cob. et legē posuit i israel.
Quāta mādauit patrib͂ n͂
ris nota facere ea filijs suis
ut cognoscat generatio al
tera. Filij qui nascēt͂ et
exurgēt. et narrabūt filijs
suis. Ut ponāt i deo spē
suā. et nō obliuiscantur

opum dei. et mādata eius
exquirant. Ne fiant sic̄ pr̄es
eor. gn̄atio praua et exa
sperans. Generatio que n̄
direx̄ cor suum. et nō ē cre
dit⁹ cum deo sp̄s eius. Fily
effrem i tendētes ⁊ mictēte
arcū. cōuersi sūt i die belli.
Non custodier̄t testamētū
dei. ⁊ i lege eius noluerunt
ambulare. Et obliti sunt
bn̄fcōrum eius. et mirabi
liū eius que ostēdit eis. i
Coram patrib; eorū fec̄ mi

rabilia in t̄ra egipti. i cāpo
thaneos. Interrupit ma
re et pduxit eos. ⁊ statuit
aquas q̄si in utre. Et de
dux̄ eos in nube diei. ⁊ tota
nocte i illuminatiōe ignis.
Interupit petram i herem°
et adaquauit eos i abisso
multa. Et edux̄ aquam
de petra. et dedux̄ tamq̄ i
flumina aquas. Et appo
suerunt ad huc peccare ei
i ira excitauerūt excelsū i
inaq̄so. Et temptauerunt

dum in cordibus suis. ut peteret
escas animabus suis. Et male
locuti sunt de deo. dixerunt
numquid poterit deus parare
mensam in deserto. Quoniam percussit
petram et fluxerunt aque. et tor-
rentes inundaverunt. Numquid
et panem poterit dare. aut
parare mensam populo suo. Ideo
audivit dominus et distulit. et
ignis accensus est in iacob.
et ira ascendit in israel. Quia
non crediderunt in deo. nec
speraverunt in salutari eius.

Et mandavit nubibus de su-
per. et ianuas celi aperuit.
Et pluit illis manna ad man-
ducandum. et panem celi dedit
eis. Panem angelorum man-
ducavit homo. cibaria misit
eis in habundantia. Transtulit
austrum de celo. et induxit
in virtute sua affricum. Et
pluit super eos sicut pulverem
carnes. et sicut arenam maris
volatilia pennata. Et ceci-
derunt in medio castrorum eorum
circa tabernacula eorum. Et i

mȧducauerunt. ⁊ saturati sunt
nimis. et desideriũ eorum at
tulit eis nõ sunt fraudati
a desiderio suo. Adhuc e
sce eorum erant i ore ipsorum
⁊ ira dei ascẽdit sup eos. Et
occidit pingues eorum. ⁊ ele
ctos isrl' i pediuit. In omnibus
his peccauerũt adhuc. ⁊
nõ crediderũt i mirabilibus
suis. Et defecerunt i uani
tate dies eorum. et ãni eorũ
cum festinatiõe. Cũ occi
deret eos querebant eos.

et reũtebãtur. ⁊ diluculo ue
niebant ad eum. Et reme
morati sunt. quia deus adiutor
ẽ eorũ. et deus excelsus rede
tor eorum ẽ. Diuisio ps.

Et dilexerunt eũ in
ore suo. et lingua suã
mẽtiti sunt ei. Cor autem
eorum nõ erat rectum cũ
eo. nec fideles habiti sunt in
testamẽto eius. Ipse autẽ
ẽ misericors. ⁊ ppitius fiet
pctis eorum ⁊ non disperdet
eos. Et habundauit ut aũ

fēt iram suam. τ nõ accen
dit omnẽ iram suã. Et re
cordatus ẽ q2 caro sunt. s
ps̃ uadẽs τ nõ rediẽs. Quo
tiẽs exacerbauerunt eũ
i des'to. in ira concitauerũt
eũ in inaquoso. Et cõuer'
si sunt et temptauerũt de'
τ scm isrl' exacerbauerunt.
Non sunt recordati man'
ei'. die qua redemit eos de
manu tribulãtis. Sicut po
suit i egipto signa sua. et
pdigia sua i campo thaneos

Et cõuertit in sanguinẽ
flumina eorum. τ ymbres
eorum ne biberent. Misit i
eos cenomiã et comedit eos
τ ranã et disperdidit eos.
Et dedit erugini fructus
eorũ. et labores eorũ locu
ste. Et occidit i grandine
uineas eorũ. et moros eorũ
i pruina. Et tradidit grã
dini iumẽta eorũ. τ possessio
nẽ eorũ igni. Misit i eos i
rã indignationis sue. in
dignationẽ τ irã τ tribula

tionē in imiſſiōes p angłos
malos. Viam fecit ſemite
ire ſue. nō pepcit a morte a
ïarum eorū. ⁊ iumēta eor
i morte cōcluſit. Et pcuſſit
omne primogenitū in terra
egipti. primitias oīs labo
ris eorū. in tabernaclis chā.
Et abſtulit ſicut oues ppłm
ſuū. et pduxit eos tamquā
gregē in deſerto. Et deduxit
eos in ſpe ⁊ nō timuerunt
et inimicos eor operuit ma
re. Et iduxit eos i mōtem

ſcifi

ſcificationis ſue. mōtē quē
acquiſiuit dextera eius.
Et eiecit a facie eorum gē
tes. et ſorte diuiſit eis. tē
ra in funiclō diſtributiōis.
Et habitare fecit in taberna
clis eorum tribꝯ iſrł. Et tēp
tauerunt et exacerbauerunt
deum excelſum. ⁊ teſtimo
nia eius nō cuſtodierunt.
Et auerterunt ſe ⁊ nō ſer
uauerunt pactū quē ad
modum pr̃es eorum cōuer
ſi ſunt i arcum prauum.

In iram concitaverunt e-
um in collibus suis: & in scul-
ptilibus suis ad emulationem
eum provocaverunt. Audivit
deus & sprevit: & ad nihilum
redegit valde israel. Et rep-
pulit tabernaculum silo. ta-
bernaculum suum ubi habitavit
in hominibus. Et tradidit in
captivitatem virtutem eorum &
pulchritudinem eorum in manus
inimici. Et conclusit in gla-
dio populum suum. & hereditatem
suam sprevit. Iuvenes

eorum comedit ignis: & virgi-
nes eorum non sunt lamentate.
Sacerdotes eorum in gla-
dio ceciderunt. et vidue e-
orum non plorabantur. Et
excitatus est tamquam dormiens
dominus. tamquam potens crapula-
tus a vino. Et percussit in-
imicos suos in posteriora: &
opprobrium sempiternum de-
dit illis. Et repulit taber-
naculum ioseph. et tribum
ephraim non elegit. Sed &
elegit tribum iuda. montem

syon quem dilexit. Et edi
ficauit sicut unicornium sancti
ficium suum. in terra quam fundauit
in secula. Et elegit dauid s
eruum suum. et sustulit eum
de gregibus ouium. de post
fetantes accepit eum. Pascere
iacob seruum suum. et israel
hereditatem suam. Et pauit e
os in innocentia cordis sui
et in intellectibus manuum
suarum deduxit eos. lxxviii
Deus venerunt In finem psalmus asaph.
gentes in heredi

tatem tuam. polluerunt templum
sanctum tuum. posuerunt ierusalem
in pomorum custodiam. Posue
runt morticina seruorum t
uorum escas uolatilibus celi
carnes sanctorum tuorum bestiis
terre. Effuderunt sanguinem
ipsorum tamquam aquam in circui
tu ierusalem. et non erat qui sepel
liret. Facti sumus obpro
brium uicinis nostris. subsanna
tio et illusio his qui in circui
tu nostro sunt. Usquequo domine
irasceris in finem. accendetur

uel'd igniſ zelus tuus. Ef
funde iram tuã in gẽtes. q̃
te nõ nouerũt. ꝛ in regna
que nomẽ tuum nõ inuo
cauerunt. Quia comederũt
iacob. ꝛ locũ eius desolaue
runt. Ne memineris iniq
tatũ nr̃arum antiquarũ:
cito anticipẽt nos mĩe tue:
q: pauperes f̃ci sumus nĩs.
Adiuua nos deus salutariſ
nr̃. ꝛ ꝓpter gl̃am nõis tui
dñe libera nos. ꝛ ꝓpitius e
sto pc̃is nr̃is ꝓpter nom̃

tuũ. Ne forte dicant i gẽ
tib; ubi ẽ deus eorũ. ꝛ i no
tescat i nationib; coram o
culis nr̃is. Ultio ſanguiſ
s̃uorum tuor. qui effuſuſ
ẽ. introeat in conſpectu tuo
gemitus cõpeditor. Secũ
dũ magnitudinẽ brachij
tui. posside filios mortifica
tor. Et redde uicinis nr̃
ſeptuplum i ſinu eor. i, ꝓ
priũ ipor. quod exprobrauerũt
tibi dñe. Nos aũ ꝑpl's tu'.
et oues paſcue tue. cõfite

151

bimur tibi in sclm. In ge
neratiõe ⁊ generatione. a
nnunctiabimus laudẽ tuaꝫ.
lxxix. Psalmus david.



ui regis isrl
intende. qui
deducis ve
lud ouẽ ioseph. Qui sedes
super cherubin. manifesta
re coram effraym. beniami
et manasse. Excita potẽ
tiam tuã et veni. ut saluos

facias nos. Deus couerte
nos. et ostende faciem tuã
et salui erimus. Dñe deus
virtutum. quo usqꝫ irasce
ris super orõnem serui tui.
Cibabis nos pane lacri
marum. ⁊ potum dabis nobis
in lacrimis in mẽsura. Posui
sti nos in contradictionem
vicinis nris. ⁊ inimici nri
subsannaverunt nos. Deus
virtutum couerte nos. ⁊ oste
de faciẽ tuam ⁊ salui erim⁹.
Vineam de egypto transtu

sisti. eiecisti gẽtes ⁊ plãtasti
eã. Dux itineris fuisti ĩ cõ
spectu eius. ⁊ plantasti radi
ces eius ⁊ impleuit terram.
Aperuit mõtes umbra i
eius. ⁊ arbusta eius cedros
dei. Extẽdit palmites suos
usqꝫ ad mare. et usqꝫ ad
flumẽ ꝓpagines eius.
Ut quid destruxisti maceri
am eius. ⁊ uindemiãt eã
oẽs qui ꝑtergrediunt̃ uiam.
Exterminauit eã aper
de silua. ⁊ singularis ferus

depastus ẽ eam. Deus uir
tutum cõuertere: respice de
celo ⁊ uide ⁊ uisita uineam
istã. Et ꝑfice eam quã plã
tauit super uirum dextere
tua. ⁊ super filium hõis quẽ
cõfirmasti tibi. Incensa
igni ⁊ suffossa ab increpa
tione uultus tui ꝑibunt.
Fiat manus tua sup uirũ
dextere tue. ⁊ sup filiũ hoĩs
quẽ cõfirmasti tibi. Et nõ
discedimus a te uiuificabꝭ
nos. ⁊ nomẽ tuũ ĩuocabim⁹.

Domine deus uirtutum conuerte nos
et ostende faciem tuam et
salui erimus. lxxx. ps. david.
In finem pro torcularibus.
Exultate deo adiutori
nostro. iubilate deo iacob.
Sumite psalmum et date
tympanum. psalterium iocundum
cum cithara. Buccinate in
neomenia tuba. in insigni
die solemnitatis uestre.
Quia preceptum in israel est et
iudicium deo iacob. Testimonium
in ioseph posuit illud

cum exiret de terra egipti. lin
guam quam non nouerat audiuit.
Diuertit ab oneribus dorsum
eius. manus eius in cophi
no seruierunt. In tribula
tione inuocasti me et libe
raui te. exaudiui te in ab
scondito tempestatis. pro
baui te apud aquam contradic
tionis. Audi populus meus et
contestabor te israel si audieris
me. non erit in te deus re
cens. neque adorabis deum alie
num. Ego enim sum dominus deus

tuus qui eduxi te de terra egipti. dilata os tuum et implebo illud. Et non audiuit populus meus vocem meam. et israel non intendit mihi. Et dimisi eos secundum desideria cordis eorum. ibunt in adinuentionibus suis. Si populus meus audisset me. israel si in vijs meis ambulasset. Pro nihilo forsitan inimicos eorum humiliassem. et super tribulantes eos misissem manum meam. Inimici domini

mentiti sunt ei et erit tempus eorum in secula. Et cibauit illos ex adipe frumenti. et de petra melle saturauit eos. lxxxj psalmus david ipsi Asaph.

Deus stetit in sinagoga deorum. in medio autem deos diiudicat. Usque quo iudicatis iniquitatem. et facies peccatorum sumitis. Iudicate egeno et pupillo. humilem et pauperem iustificate. Eripite pauperem et egenum. de manu peccatoris liberate.

Nescierunt neque intellexe
runt in tenebris ambulant
movebuntur omnia fundamen
ta terre. Ego dixi dii estis
et filii excelsi omnes. Vos
sicut homines moriemini. et sic
unus de principibus cadetis.
Surge deus iudica terram. quoniam
tu hereditabis in omnibus gen
tibus. lxxxii. psalmus Asaph.
Deus quis similis erit
tibi. ne taceas neque com
pescaris deus. Quoniam ecce i
nimici tui sonuerunt. et qui

oderunt te extulerunt caput.
Super populum tuum malignave
runt consilium. et cogitave
runt adversus sanctos tuos. Di
xerunt venite. et disperdamus
eos de gente. et non memoretur
nomen israel ultra. Quoniam cogita
verunt unanimiter simul ad
versum te testamentum disposue
runt. tabernacula idumeorum
et ismahelite. Moab et aga
reni gebal et amon et ama
lech. alienigene cum habitanti
bus tyrum. Etenim assur.

uenit cū illis. facti sunt in
adiutoriū filijs loth. Fac ā
illis sic̄ madian et sisare.
et sic̄ iabyn i torrēte cysō.
Disperierunt i endor. facti
sunt ut stercus terre. Po
ne principes eorum sic̄ oreb
et zeb. et zebee et salmana.
Omnes principes eorū qui
dixerunt hereditate. pos
sideamus sanctuarium dei. 
Deus meus pone illos ut
rotam. et sic̄ stipulā ante
faciē uenti. Sic ignis qui

comburit siluā. et sic̄ flam
ma comburēs mōtes. Ita
persequeris illos i tempesta
te tua. et in ira tua turbabis
eos. Imple facies eorum i
gnominia. et querēt no
mē tuū dñe. Erubescant
et cōturbētur i seculū seculi. et
cōfundātur et pereant. Ut
cognoscant quia nomē tibi
dñs. tu solus altissimus i
omni terra. lxxxiij ps:
Quam dilecta tabna
cula tua dñe uirtutum. cō

cupiscit et deficit aīa mea
ī atria dñi. Cor meū ⁊ ca
ro mea. exultauerunt ī de
um uiuū. Et enī passer inuenit
sibi domū. ⁊ turtur nidū
ubi reponat pullos suos.
Altaria tua domine uirtu
tum. rex meus ⁊ deus meus.
Beati qui habitant in domo
tua. in secla seculorum lauda
bunt te. Beatus uir cuius ē
auxilium abs te. ascēsiões
in corde suo. disposuit in
ualle lacrimarum in loco

quē

quē posuit. Etenim benedic
tionē dabit legis lator. ibūt
de uirtute ī uirtutē. uidebi
tur deus deorum ī syon. Domine deus
uirtutū exaudi orationē meā
auribus percipe deus iacob. Pro
tector nr̄ aspice deus. ⁊ respi
ce ī faciem xpi tui. Quia
melior ē dies una. ī atriis
tuis sup milia. Elegi ab
iectus esse ī domo dei mei
magis q̄ habitare ī taberna
culis peccatorum. Quia mīam
et ueritatē diligit deus. grām

tiam et gloriam dabit dñs. Non
privabit bonis eos qui ambu
lant in innocentia. dñe virtu
tum beatus homo qui sperat
in te. lxxxiiii. ps. in finem filiis
Benedixisti dñe chore.
terram tuam. avertisti
captivitatem iacob. Remi
sisti iniquitatem plebis tue. o
peruisti omnia peccata eorum. Miti
gasti omnem iram tuam.
avertisti ab ira indignatio
nis tue. Converte nos
deus salutaris noster. et averte

iram tuam a nobis. Numquid
in eternum irasceris nobis. aut
extendes iram tuam. a ge
neratione in generationem. De
us tu conversus vivificabis nos.
et plebs tua letabitur in te.
Ostende nobis dñe misericordiam tuam.
et salutare tuum da nobis.
Audiam quid loquatur
in me dñs deus. quoniam loquetur
pacem in plebem suam. Et
super sanctos suos et in eos. qui
convertuntur ad cor. Ve
rumtamen prope timentes eum

ſalutare ipſius ut inhitet i
glā in trā nr̄a. Miſericordia et
ūitas obuiauerunt ſibi iu
ſticia et pax oſculate ſunt.
Veritas de terra orta ē. et
iuſticia de celo proſpexit. Et
enim dn̄s dabit benigni
taté et terra nr̄a dabit fruc
tū ſuū. Iuſticia ante eū
ambulabit. et ponet i ua
greſſus ſuos. lxxxv. oro
Inclina dn̄e ipi dd'.
aurē tuam et exaudi
me. qm̄ inops et paup ſuz

ego. Cuſtodi aīam meaz
qm̄ ſcs̄ ſum. ſaluū fac ſuū
tuū ds̄ mḡs ſperātē in te. o
Miſerere mei dn̄e qm̄ ad te
clamaui. tota die letifica
aīam ſui tui. qm̄ ad te dn̄e
aīam meā leuaui. Qm̄ tu
dn̄e ſuauis et mitis. et mul
te miīe oībꝫ inuocātibꝫ te.
Auribꝫ pcipe orōnē meā
et intende uoci deprecatiōis
mee. In die tribulatiōis
mee clamaui ad te. quia
exaudiſti me. Nō eſt ſilis

tui i diis dñe. et nõ est s'm
opa tua. Omnes gtes quas
cumq3 fecisti venient et ado
rabunt corã te dñe. et glo
rificabunt nomẽ tuũ. Quõ
magnus es tu et faciẽs mi
rabilia. tu es deus solus. De
duc me dñe i via tua. et i
grediar in veritate tua. le
tetur cor meũ ut timeat
nomẽ tuũ. Confitebor t
dñe deus meus in toto corde
meo. et glorificabo nomen tuũ i
tuũ in eternũ. Quia mĩa

tua magna ẽ sup me. et eru
isti aiam meã ex inferno i
feriori. Deus iniqi isur
rexerunt sup me. et sinagoga
potẽtium quesierunt aiaz
meã. et nõ proposuerũt te i
cõspectu suo. Et tu dñe
deus miserator et misericors
patiẽs et multe mĩe et
verax. Respice i me et
miserere mei. da imperiũ
tuũ puero tuo. et salvũ
fac filium ancille tue.
Fac mecum signum in

161

bonum. ut videant qui ode-
runt me et confundantur: quoniam
quia tu domine adiuvisti me et
consolatus es me. lxxxvi.
psalmus filiis chore can-
Fundamenta eius ticum.
in montibus sanctis: dili-
git dominus portas sion super
omnia tabernacula iacob. Glo-
riosa dicta sunt de te civitas
dei. Memor ero raab et ba-
bilonis scientium me. Ecce
alienigene et tyrus et popu-
lus ethiopum hii fuerunt illic.

Numquid sion dicet homo
et homo natus est in ea: et ipse
fundavit eam altissimus.
Dominus narrabit in scripturis
populorum et principum horum
qui fuerunt in ea. Sicut leta-
tium omnium habitatio est in te. lxxxvii.
Canticum psalmi filiis
Domine deus salutis chore.
mee in die clamavi et
nocte coram te. Intret in
conspectu tuo oratio mea: in-
clina aurem tuam ad precem meam.
Quia repleta est malis anima.

mea. ⁊ uita mea i inferno i
appropinquabit. Extimā
tus sum cū descendētibꝫ i la
cum. fc̄s sum sic̄ homo sic̄
adiutorio inter mortuos i
liber. Sic̄ uulnerati dor
miētes in sepulcris quor
nō est memor amplius
et ipsi de manu tua repulsi
sunt. Posuerunt me i la
cu inferiori. i tenebrosis ⁊
⁊ i ūbra mortis. Sup me
confirmatus ē furor tuus
⁊ oēs fluctus tuos i duxisti

super me. Lōge fecisti no
tos meos a me. posuerunt
me abhominationē sibi.
Traditus sum ⁊ nō egre
diebar. oculi mei languerūt
pre inopia. Clamaui ad
te domine. tota die expā
di ad te manus meas. Nū
qd mortuis facies mira
bilia. aut medici suscita
bunt ⁊ confitebuntur tibi.
Nūqd narrabit aliquis i
sepulcro miām tuā ⁊ uērita
tē tuam i pditiōem. Nūqd

cognoscētur i tenebris mi
rabilia tua. ⁊ iustitia tua i
t'ra obliuionis. Et ego i
ad te dñe clamaui. ⁊ mane
oro mea preueniet me. i
Ut qd dñe repellis orōnē
meam auertis faciē tuā
a me. Pauper sum ego ⁊
i laborib9 a iuuētute mea.
exaltatus autē humiliat9
sum ⁊ conturbatus. In
me transierūt ire tue. et
t'rores tui conturbauerūt
me. Circumdederūt me sic

aqua tota die circumdederūt
me simul. Elōgasti a me
amicū ⁊ proximū. ⁊ notos
meos a miseria. lxxxviij In
tellectus ethan ezraite. ps
Misericordias [illegible] dauid.
in eternū cantabo. In
gñatioē ⁊ generatioē. annū
tiabo ūitatē tuā in ore meo.
Qm̄ dixisti i eternum mīa i
edificabit' in celis. preparabit'
ūitas tua i eis. Disposui t
testamētum electis meis. i
uraui dauid s'uo meo us

i eternum preparabo semē tuū.
Et edificabo i gñatione ⁊
gñationē sedē tuam. Cō
fitebunt' celi mirabilia tua
dñe. et enim ueritatē tuam
i ecclia scōrum. Qm̄ quis
i nubibꝫ equabit' dño. silis
erit deo in filiis dei. Deus
qui glificatur i consilio
scōrum magnus ⁊ terribil'
sup oms qui i circuitu ei'
sunt. Dñe deus uirtutū quis
simil' tibi. potēs ē dñe ⁊
ueritas tua i circuitu tuo.

Tu dñaris potestati maris
motū autem fluctuū eius tu
mitigas. Tu humiliasti
sicut uulneratū supbū i bra
chio uirtutis tue. dispsisti
inimicos tuos. Tui sunt
celi ⁊ tua ē tra. orbē terre ⁊
plenitudinē eius tu funda
sti. aquilonē ⁊ mare tu cre
asti. Thabor ⁊ hermō i no
mine tuo exultabunt tuū
brachiū cum potētia. Fir
met' manus tua. et exal
tet' dextera tua. iusticia et

iudicium preparatio sedis t.
Misericordia et ueritas prece
dent faciē tuam. btūs pplˀs q
scit iubilationē. Domine i lu
mine uultus tui ābulabūt
et i noīe tuo exultabunt tota
die et i iustitia tua exaltabū
tur. Quoniam glīa uirtutis eor
um tu es et in bñplacito tuo exal
tabitur cornu nr̃m. Quia dñi
ē assūptio nr̃a. et sc̄i isrl' re
gis nostri. Diuisio ps.
Tunc locutus es i ui
sione scīs tuis. et dixisti o

adiutoriū posui i potentem.
et exaltaui electū de plebe mea.
Inueni dd' seruū meū. oleo
sc̄o unxi eū. Manus enim
mea auxiliabitur ei. et brachium
meū confirmabit eū. Nihil
pficiet inimicus in eo. et filius
iniquitatis nō apponet noce
re ei. Et concidam a facie ipsius
inimicos eius. et odientes eū in
fugā conuertam. Et ueritas
mea et mīa mea cū ipo. et i
noīe meo exaltabitur cornu
eius. Et ponā in man ma

nuũ eius. ⁊ i fluminibꝰ dextã
eiꝰ. Ipſe inuocabit me pr̃ m
meus es tu. deꝰ meus ⁊ ſuſcep
tor ſalutis mee. Et ego
pmogenitũ ponã illũ excel
ſũ pre regibꝰ tre. In etnũ
ſuabo illi miam meã. ⁊ te
ſtamentum meũ fidele ipſi.
Et ponã in ſclm ſcli ſemẽ
eiꝰ. et thronum eius ſicut dies
celi. Si aũt dereliquerint fi
lii eiꝰ legẽ meã. ⁊ i iudiciis
meis nõ ambulauerint.
Si iuſticias meas pphana

uerint. ⁊ mãdata mea nõ
cuſtodierint. Viſitabo in
uirga iniquitates eorum. ⁊ i uer
beribꝰ pccã eorum. Miam au
mea non diſpgam ab eo. ⁊
neqꝫ nocebo in ueritate mea.
Neqꝫ pphanabo teſtamentũ
meũ. et que pcedunt de la
biis meis nõ faciã irrita.
Semel iuraui i ſcõ meo ſi
dd mentiar ſemẽ eius i etnũ
manebit. Et thronus eiꝰ
ſicut ſol i conſpectu meo. et
ſicut luna pfcã i etnũ. ⁊ teſtiſ

i celo fidelis. Tu uero repu
listi ⁊ despexisti. distulisti xp̄
tum. Auertisti testamentum s
erui tui. ꝓphanasti i terra sā
ctuariū eius. Destruxisti
oēs sepes eius. posuisti firma
mētum eius formidinem.
Diripuerunt eū oīs trā
seuntes uiā. fcūs ē obpbriū
uicinis suis. Exaltasti i
dexterā deprimētiū eū. leti
ficasti oīs inīcos eius. i
Auertisti adiutoriū gladij
eius. ⁊ nō es auxiliatus ei

in bello. Destruxisti eū ab
emūdatiōe. ⁊ sedē eius i trā
collisisti. Minorasti dies i
temporis eius. pfudisti eū
cōfusiōe. Usqquo dn̄e auer
tis i finē. exardescet sicut
ignis ira tua. Memorare q
que mea ē substantia. nūqd
enim uane cōstituisti oēs filios
hoīm. Quis ē homo qui
uiuet ⁊ nō uidebit mortē
eruet aiam suā de manu in
feri. Ubi sunt mīe tue āti
que dn̄e. sicut iurasti dauid.

i uitate tua. Memor esto i
dñe obp̄brij ſuorum tuor
qđ continui i ſinu meo mľ
tarum gētium. Quod exp
brauerunt inimici tui dñe
qđ exprobrauerit comutatio
nē xp̄i tui. Bndčs dñs in
eternum fiat fiat. lxxxix ps
Domine refugium daui.
fcūs es nb. a gñatiōe in
gñatiōe. Priuſq̄ mōtes
ꝛ formaret̄ t̄ra ꝛ orb. a ſclo
ꝛ uſq; in ſclm tu es ds. Ne
auertas hoiem i humilitate

et dixiſti conūtimini filij
hominū. Qm mille anni
ante oclos tuos. tamq̄ dieſ
heſterna que preterijt. Et
cuſtodiā in nocte que pro i
nihilo hntur eorum anni
erunt. Mane ſic herba trā
ſeat. mane floreat ꝛ trānſe
at. ueſpe decidat in duret
ꝛ areſcat. Quia defecimuſ
i ira tua. et in furore tuo tur
bati ſumus. Poſuiſti ini
qtates nr̄as i conſpc̄u tuo
ſclm nr̄m. i illuminatione

vultus tui. Quoniam omnes dies
nostri defecerunt. et in ira tua
defecimus. Anni nostri sicut
aranea meditabuntur. dies
annorum nostrorum in ipsis sep
tuaginta anni. Si autem in
potentatibus octuaginta anni. et
amplius eorum labor et dolor.
Quoniam supervenit mansuetu
do et corripiemur. Quis
novit potestatem ire tue. et
pre timore tuo iram tuam
dinumerare. Dexteram
tuam sic notam fac. et eruditos

corde in sapientia. Convertere domine
usquequo. et deprecabilis esto
super servos tuos. Repleti su
mus mane misericordia tua. exul
tavimus et delectati sumus in
omnibus diebus nostris. Letati sumus
pro diebus quibus nos humilia
sti. annis quibus vidimus ma
la. Respice in servos tuos et
in opera tua et dirige filios eorum.
Et sit splendor domini dei nostri
super nos. et opera manuum
nostrarum dirige super nos. et
opus manuum nostrarum dirige.

lxxxx laus cantici Dauid.

Qui habitat i adiutorio i
altissimi. i protectione
dei celi cōmorabit. Dicet dō
susceptor meus es tu. ⁊ refu
giū meū. deus meus sperabo in
eū. Quoniā ipse liberauit me de
laqueo venātium. ⁊ a verbo
aspo. Scapulis suis obū
brabit tibi. ⁊ sub pennis ei⁹
sperabis. Scuto circūdabit
te veritas eius. nō timebis
a timore nocturno. A sagit
ta volante i die. a negotio

pambulāte in tenebris ab
incursu et demonio meridi
ano. Cadent a latere tuo mil
le. et decē milia a dextris tuis
ad te autē nō appropinqua
bit. Veruntamē oculis tuis
considerabis. ⁊ retributionē
peccatorum videbis. Quoniā tu es
dñe spes mea. altissimū po
suisti refugiū tuum. Non
accedet ad te malum. ⁊ fla
gellū nō appropinquabit ta
bernaculo tuo. Quoniā angelis
suis deus mandauit de te. ut

custodiāt te ī omnibꝫ vijs tu-
is. In manibꝫ portabūt
te ne forte offendas ad la-
pidē pedem tuū. Sup aspi-
dē ꝛ basiliscum ambulabis
ꝛ conculcabis leonē ꝛ dra-
conē. Qm in me sperauit li-
berabo eū, ꝓtegam eū qm co-
gnouit nomē meū. Cla-
mauit ad me et ego exau-
diā eum. cum ipo sum i tri-
bulacione. eripiā eū et glorifica-
bo eū. Longitudine dierū
replebo eū. ꝛ ostēdam illi.

salutare meū. lxxxxj°. j. d
Bonum ē cōfiteri dd.
dn̄o. ꝛ psallere nomini
tuo altissime. Ad annūciā-
dū mane miām tuā. ꝛ ve-
ritatē tuā p noctē. In de-
cacordo psalterio. cū cāti-
co in cithara. Quia delecta-
sti me dn̄e i factura tua. et i
opibꝫ manuū tuarū exulta-
bo. Quā magnificata sūt
opa tua dn̄e. nimis ꝓfun-
de facte sunt cogitationes
tue. Vir insipiens nō cog-

fecit. ⁊ ſtultus nõ intelli
get hec. Cum exorti fuerit
pctõres ſic fenum. ⁊ appue
rint oĩs qui opantur in
iquitatẽ. Ut intereant i
ſclm ſcli. tu autẽ altiſſim⁹
i etnum dñe. Qm ecce i
nimici tui dñe. qm ecce
inimici tui pibunt. ⁊ di
ſpgẽtur oĩs qui opant⁹
iniqtatẽ. Et exaltabit⁹
ſic unicornis cornu me⁹.
⁊ ſenectus mea i mĩa ube
ri. Et deſpex oclˀs meus

ſup inimicos meos. ⁊ i ſgẽ
tib⁹ i me malignãtib⁹ au
diet auris mea. Iuſtus
ut palma florebit. ſic ce
drus libani multiplicabit⁹.
Plantati in domo dñi in
atriis domus dei nři flore
bunt. Adhuc multiplica
buntur i ſenecta uberi. ⁊ bñ
patiẽtes erunt ut annũc
tiẽt. Qm rectus dñs deus
nr. ⁊ nõ eſt iniqtas i eo.

lxxxxij. laus cãtici dd.

Dñs regnauit decorẽ

i ductus ē. in ductus ē dominus
fortitudinē ⁊ p̄cinxit se.
Et enim firmauit orbē terre
qui nō cōmouebitur. Para
ta sedes tua extunc a seculo
tu es. Eleuauerunt flumina
dn̄e. eleuauerunt flumina
uocē suā. Eleuauerunt flu
mina fluctus suos. a uocibus
aquarum multarū. Mirabi
les elationes maris. mira
biles in altis dn̄s. Testi
monia tua credibilia facta
sunt nimis. domū tuam

decet scītudo dn̄e i lōgitudi
nē dierum. xciiij. ps dd̄. iiij ſabi.
Deus ultionū dn̄s. et
deus ultionum libere egit.
Exaltare qui iudicas ter
ram. redde retributionē su
pbis. Usque quo pc̄tores
dn̄e. usque quo pc̄tores gloriabū
tur. Effabuntur ⁊ loquentur
iniquitatē. loquentur oēs qui ope
rantur i iustitiā. Populum
tuū dn̄e humiliauerūt. ⁊ here
ditatē tuā uexauerūt. Vi
duā ⁊ aduenā interfecerunt

⁊ pupillos occiderunt. Et di
xerunt nō videbit dñs. nec
ī telliget deus iacob. Intel
ligite insipiētes ī ppło. et
stulti aliquādo sapite. Qui
plātavit aurē non audiet
aut qui finxit oculū nō cō
siderat. Qui corripit gētes
nō arguet. qui docet hoīez
scientiam. Dñs scit co
gitationes hominū. qm va
ne sunt. Beatus homo quez
tu erudieris dñe. ⁊ de lege
tua docueris eū. Ut miti

ges ei a diebꝫ malis donec
fodiatur pctōri fovea. Quia
nō repellet dñs plebē suā
⁊ hereditatē suā nō derelin
quet. Quo adusqꝫ iustitia
cōvertat in iudiciū. ⁊ qui i
uxta illā oēs q recto sūt
corde. Quis cōsurget mihi
adu'sus malignātes. aut
quis stabit mecum. adu'
sus opantes iniqtatē. Ni
si quia dñs adiuvit me. ⁊
paulominus habitasset in
iferno aīa mea. Si dicebā

motus ē pes meus: mīa tua dñe
adiuuabat me. Secundū
multitudinē dolorum meoꝝ
i corde meo. consolationes
tue letificauerunt aiam
meam. Numqd adheret
tibi sedes iniqtatis. q fin
gis laborem i precepto. C
aptabunt in aiam iusti
7 sanguinē innocentem con
dempnabunt. Et fcs ē michi
dns i refugium. 7 ds meus i
adiutorium spei mee. Et
reddet ill' iniqtatē ipoꝝ.

et i malitia eoꝝ disperdet i
eos. disperdet illos dns ds
nr. xc iiij. Laus cantici dauid.

Venite exultemus dno
iubilemus deo saluta
ri nro. preoccupemus faciē
eius i confessione. 7 i psalmis
iubilemus ei. Qm ds ma
gnus dns. et rex magnus
super oms deos. Quia in
manu eius sunt oēs fines t
terre. 7 altitudines mōtiū
ipius sunt. Qm ipius ē
mare 7 ipse fecit illud 7 ari

dam fundauerunt manus
eius. Venite adoremus. et
procidamus ante deum. plore
mus coram domino qui fecit nos.
quia ipse est dominus deus noster. Et nos
populus pascue eius. et oues
manus eius. Hodie si uo
cem eius audieritis. nolite
obdurare corda uestra. Sicut
in irritatione secundum diem temp
tationis in deserto. ubi temp
tauerunt me patres uestri.
probauerunt et uiderunt opa
mea. Quadraginta annis

offensus fui generationi illi
et dixi semper hi errant cor
de. Et isti non cognoue
runt uias meas. quibus iu
raui in ira mea. si introibunt
in requiem meam. *xcv. ps. d. quando
domus hedificabatur post cap
tiuitate.*



Antate do
mino canti
cum nouum.
cantate domino omnis terra.
Cantate domino et benedicite

nomĩ ei'. annũctiate de die
i diẽ ſalutare eius. Annũc
tiate inter gẽtes gl'am eius.
i oĩbꝫ pplis mirabilia eius.
Quoniã magnus dñs ⁊ laudᵃ
bilis nimis. terribil' ẽ ſup
oĩs deos. Quoniã oĩs dij i
gẽtium demonia. dñs aũt
celos fecit. Confeſſio et i
pulcẽtudo i conſpectu eius. i
ſcimonia et magnificẽtia
i ſctificatiõe eius. Afferte
dño patrie gentium. afferte
dño gl'am et honorẽ. affer

te dño gl'am nomini eius.
Tollite hoſtias ⁊ introite i
atria eius. adorate dñm in
atrio ſcõ eius. Commoueat'
a facie eius uniuerſa terra.
dicite i gẽtibꝫ qr dñs regna
uit. Et enim correxit orbem
tre q nõ cõmouebit. iudica
bit pplos in equitate. Letẽ
tur celi et exultet tra. cõmo
ueatur mare. et plenitudo
eius. gaudebunt campi et
oia que in eis ſunt. Tunc
exultabunt oia ligna ſiluaꝝ

a facie dñi qr uenit. qm̃ ue
nit iudicare trã. Iudicã
bit orbẽ tre i equitate. τ po
pulos in ueritate sua. xcvi

Dñs regnauit ps daud.

exultet tra. letentur in
sule multe. Nubes τ cali
go in circuitu ei'. iustitia τ
iudiciũ correctio sedis ei'.
Ignis ante ipm precedet
τ i flamauit i circuitu ini
micos eius. Illuxerunt
fulgura eius orbi tre. uidit
τ commota ẽ tra. Mõtes

sicut cera fluxerunt a facie dñi
a facie dñi oĩs tra. Annũc
tiauerũt celi iustitiã eius. et
uiderũt oẽs ppli gliam ei'. Cõ
fundantur oẽs q adorant
sculptilia. et qui gliant' i si
mulacris suis. Adorate
eũ oẽs angli eius. Audiuit
τ letata ẽ syon. Et exulta
uerũt filie iude, ppter iudi
cia tua dñe. Qm̃ tu dñs
altissimus sup oẽm trãm
nimis exaltatus es sup oẽs
deos. Qui diligitis dñm

odite malū. custodit dñs a
ĩas ſcõrum ſuor. de manu
pc̃toris liberabit eos. Lux
orta ē iusto. ⁊ rectis corde
letitia. Letamini iusti in
dño. et cõfitemini memo
rie ſctificationis eius. ps.
Cantate dño ps. xcvij.
cãticum nouũ. qr mi
rabilia fec. Saluauit ſi
dexteram eius. ⁊ brachiũ
ſcm̃ eius. Notum fec̃ dñs
ſalutare ſuum. i cõſpu gẽ
tiũ reuelauit iuſtitiã ſuã.

Recordatus ē mĩe ſue. et
ueritati ſue domui iſrl̃. Ui
derunt oẽs termini t're ſalu
tare dei nr̃i. Iubilate dõ
oĩs t'ra. cantate ⁊ exultate ⁊
pſallite. Pſallite dño in
cythara. in cythara ⁊ uoce
pſalmi i tubis ductilibꝫ ⁊
uoce tube cornee. Iubila
te in conſpu regis dñi. mo
ueat' mare et plenitudo ei'
orbis t'rarum ⁊ q hitant i eo.
Flumina plaudẽt manu
ſimul mõtes exultabunt a

conspectu domini quoniam venit iu-
dicare terram. Iudicabit
orbem terrarum in iusticia et populos
in equitate. xcviii. ps david.
Dominus regnavit irascantur
populi quoniam sedes super che-
rubin moveatur terra. D-
ominus in syon magnus et ex-
celsus super omnes populos. Con-
fiteantur nomini tuo magno
quoniam terribile et sanctum est et honor
regis iudicium diligit. Tu
parasti directiones iudicium et
iusticiam in iacob tu fecisti.

Exaltate dominum deum nostrum et
adorate scabellum pedum eius
quoniam sanctum est. Moyses et aaron
in sacerdotibus eius et samuel
inter eos qui invocant nomen eius.
Invocabant dominum et ipse
exaudiebat eos et in columna
nubis loquebatur ad eos.
Custodiebant testimonia
eius et preceptum quod dedit
illis. Domine deus noster tu exaudie-
bas eos deus tu propitius fuisti
eis et ulciscens in omnes adinven-
tiones eorum. Exaltate dominum

dnm nrm. & adorate i monte
sco eius qm scs dns ds nr.
xcix. ps david i cofessio
Jubilate deo ois mby.
terra. Servite dno i letitia.
Introite i conspectu eius i
exultatione. Scitote qm ds
ipse e ds. ipse fecit nos & non
ipsi nos. Populus eius & oves
pascue eius in introite portas
eius i confessione atria eius
i hymnis cofitemini illi.
Laudate nome eius qm
suavis e dns. i eternum mia

eius. et usqz in gnatione et ge
neratione veritas eius. C. ps
laus canticum david.
Misericordiam & iudicium
cantabo tibi dne. Psal
lam & intelligam in via i ma
culata qn venies ad me.
Perambulabam in innocentia
cordis mei. i medio domus
mee. Non proponebam ante
oculos meos rem i iustam. Fa
cientes prevaricationes odivi.
Non adhesit mihi cor pra
vum. declinate a me malign9

nõ cognoscebã. Detrahen
tẽ secreto proximo suo hunc
persequebar. Superbo oculo et
insatiabili corde. cum hoc
nõ edebam. Oculi mei ad
fideles terre. ut sedeant mecum
ambulans in via inmaculata
hic mihi ministrabat. Nõ
habitabit in medio domus
mee. qui facit superbiã. qui
loquitur iniqua. nõ direxit
in conspectu oculorum meorum.
In matutino interficiebã
omnes peccatores terre. ut disper

dam de civitate domini omnes operã
tes iniquitatẽ. c j. ps dauid.
Domine exaudi orationẽ
meã. et clamor meus ad
te veniat. Non avertas fa
ciẽ tuã a me. in quacumque
die tribulor. inclina ad me
aurẽ tuã. In quacumque
die invocavero te velociter
exaudi me. Quia defecerunt
sicut fumus dies mei. et ossa
mea sicut cremium aruerunt.
Percussus sum ut fenum
et aruit cor meum. quia oblitus

sum comedere panē meū. A
A voce gemitus mei. adhe
sit os meū carni mee. Similis
fcūs sum pellicano solitudi-
fcūs sum sicͭ nocticorax i do
micilio. Vigilaui ⁊ fcūs sū
sicͭ passer solitarius i tecto.
Tota die exprobrabant
mihi inimici mei. ⁊ qui lau
dabāt me adūsum me iura
bant. Quia cinerē tamq̄
panē manducabā. ⁊ poculū
meū cū fletu miscebā. A fa
cie ire i dignationis tue.

q: eleuans allisisti me. Dies
mei sicͭ umbra declinauerūt
⁊ ego sicͭ fenū arui. Tu autē
dn̄e i eternū pmanes ⁊ me
moriale tuū in generatione
et gnatione. Tu exurgens d'
misereberis syon. q: tempus
miserendi eius q: venit temp⁹.
Qm̄ placuerūt fuis tuis
lapides eius. ⁊ terre eius mi
serebūtur. Et timebūt gtēs
nomē tuū dn̄e ⁊ om̄s reges
terre gl'am tuā. Quia edifica
uit dn̄s syō. ⁊ videbit i gl'ia

ſua. Reſpex in orone humi
lium. et nō ſprevit preces
eorū. Scribantur hec i ge
neratiōe altera. ⁊ ppl̄s qui
creabi: laudabit dnm. Q
pſpex de excelſo ſcō ſuo. dō
de celo in ťram aſpex. Ut
audiret gemitus cōpedito
rū. ut ſolūet filios i terep
torum. Ut anūciēt i ſyō
nom̄ dn̄i. ⁊ laudē eius i ie
rlm. In cōueniēdo pplos
i unū. ⁊ reges ut ſuiāt dō.
Reſpōdit ei in uia uirtutis.

ſue paucitatē dierū meorū
nūcia mihi. Ne revoces
me i dimidio dierū meorȝ
i generatiōe ⁊ gnātionē a
nni tui. Initio tu dn̄e ťram
fundaſti. ⁊ opa manuū tua
ſūt celi. Ipi pibunt tu a
pmanes. ⁊ oēs ſicut veſtim
tū veteraſcēt. Et ſic opto
riū mutab eos ⁊ mutabūt
tu aūt idē ipē es. et ani tui
nō deficiēt. Filij ſuorū tuorū ha
bitabunt. et ſemē eorum
i ſclm dirigetur. Cq. pōs ipi
dd.

Benedic aia mea dño
et oia q̃ intra me sũt
noĩ sc̃o eius. Benedic aia
mea dño. et noli oblivisca
oẽs retributioẽs ei⁹. Qui
ꝓpitiat' oib; iniqtatib; tui
q sanat oẽs infirmitates
tuas. Qui redimit de i te
ritu vitã tuam. q coronat
te i mĩa & miŝationibus.
Qui replet i bonis deside
riũ tuũ. renouabit ut aqle
iuuẽtus tua. Faciẽs mi
ŝicordias dño. & iudiciũ

omnib; i iuriã patiẽtibus.
Notas fec̃ vias suas moy
si. filijs isrl' uoluntates suas.
Miŝator & miŝicors dñs
lõganimis & multũ miŝi
cors. Nõ in ꝑpetuũ irasce
tur. neq; in eternũ cõminabit.
Non scõm pcca nr̃a fec̃ nb
neq; scõm iniqtates nr̃as
retribuit nb. Qm scõm al
titudinẽ celi a terra. corrobo
rauit miam suã. sup time
tes se. Quantum distat
ortus ab occidẽte. longe

fec̄ a nb iniqtates nr̄as. o
Quomodo miseret᷑ pr̄ filio
rum miſtus ē dn̄s timētib;
ſe. qm̄ ipſe cognouit figm̄
tū nr̄m. Recordat᷑ ē qm̄ i
puluis ſumus. hō ſic feni
dies eius tamq̄ flos agri
ſic efflorebit. Qm̄ ſps per
tranſibit i illo ⁊ nō ſubſi
ſtet. ⁊ nō cognoſcet ampli᷒
locū ſuū. Mīa autē dn̄i
ab ēt̄no. ⁊ uſq; i ēt̄num ſu
p timētes eū. Et iuſtitia
illius i filios filiorū. hijs

q̄ ſuant teſtamētum eī. Et
memores ſunt mādatorū
ipſius. ad faciendum ea. Do
minus i celo parauit ſedē ſ
ſuā. et regnū ipſius oīb;
dn̄abit. Benedicite dn̄o oēs
angeli eius. potētes ūtute.
facientes ūbum illius. ad
audiendam uocē ſmonū eī.
Benedicite dn̄o oēs ūtutes
eī. miniſtri eius q facitis
uolūtatē eius. Benedicite
dn̄o oīa opa eius. i oī loco
dn̄ationis eius. bn̄dic aīa

mea dño. c. iij. ps. ipi dauid.
Benedic aīa mea dño
dñe deus meus magnifi
catus es vehemēter. Con
fessionē et decorē induisti
amictus lumine sicut vesti
mēto. Extendens celū sicut
pellē. qui tegis aquis supe
riora eius. Qui ponis nu
bē ascensum tuū. qui ambulas
super pēnas ventor. Qui
facis angelos tuos spūs. et
ministros tuos ignē urētē.
Qui fundasti terrā super

stabi-

stabilitatē suā. nō inclina
bit in seculū sc̄li. Abyssus sicut
vestimentum amictus eius.
sup mōtes stabunt aque.
Ab increpatione tua fu
gient. a voce tonitrui tui i
formidabunt. Ascendunt
mōtes et descendunt cāpi
i locū quem fundasti eis.
Terminū posuisti quē nō
transgredientur. neq; cōuer
tentur operire terrā. Qui
emittis fōtes i conuallib;
i ter medium mōtium per

tranſibunt aque. Potabũt
omnes beſtie agri. ⁊ expecta
bũt onagri in ſiti ſua. Su
per ea volucres celi habitabũt
de medio petrarum dabũt
voces. Rigans mõtes de
ſuperioribus ſuis. de fructu o
perum tuorũ ſaciabitur terra.
Producens fenum iumentis
⁊ herbam ſeruituti hominũ.
Ut educas panẽ de terra
⁊ vinũ letificet cor hominis.
Ut exhilaret faciẽ in oleo
⁊ panis cor hominis confirmet.

Saturabuntur ligna cam
pi. et cedri libani quas plã
tauit illic paſſeres nidifica
bũt. Herodii domus dux
eſt eorũ. mõtes excelſi ceruis
petra refugium erinaciis.
Fecit lunã in tempora. ſol
cognouit occaſum ſuũ. Po
ſuiſti tenebras ⁊ facta eſt nox
in ipſa per tranſibunt omnes
beſtie ſilue. Catuli leonũ
rugientes. ut rapiant ⁊ que
rant a deo eſcam ſibi. Ortus
eſt ſol ⁊ congregati ſunt. et

189

in cubilibꝫ ſuis collocabũt.
Exibit homo ad opus ſuũ
et ad opationẽ ſuam uſqꝫ
ad ueſperũ. Quã magnifi
cata ſunt opa tua dñe. oĩa
i ſapiẽtia feciſti. im pleta ẽ
tra poſſeſſiõe tua. Diuiſio.
Hoc mare magnũ et i
ſpatioſum manibꝫ. illi
reptilia quorũ non ẽ numerꝰ.
Animalia puſilla cũ magñs.
illic naues ptranſibũt. Dra
co iſte quẽ formaſti ad illu
dendum ei. oĩa a te expectant

ut des illis eſcam i tẽpore.
Dante te illis colligent. a
periente te manũ tuam. oĩa
implebuntur bonitate. Auẽ
tẽte aũt te faciẽ turbabũt.
auferes ſpm eorũ ⁊ deficiẽt.
et i puluerem ſuũ reuertent.
Emitte ſpm tuũ ⁊ creabũt.
et renouabis faciẽ tre. Sit
glã dñi in ſclm. letabit dñs.
in opibꝫ ſuis. Qui reſpicit
trã ⁊ facit eam tremere. qui
tangit mõtes ⁊ fumigant.
Cantabo dño i uita mea i

psallam deo meo quamdiu sum.
Iocundum sit ei eloquium meum
ego vero delectabor in domino.
Deficiant peccatores a terra.
et iniqui ita ut non sint. bene
dic anima mea domino. C. iiij. All'.
Confitemini domino et in
uocate nomen eius an
nunciate inter gentes opera
eius. Cantate ei et psallite ei
narrate omnia mirabilia eius.
Laudamini in nomine sancto
eius. letetur cor querentium
dominum. Querite dominum et con

firmamini. querite faciem
eius semper. Mementote mi
rabilium eius que fecit pro
digia eius. et iudicia oris eius.
Semen abraham servi eius
filii iacob electi eius. Ipse
dominus deus noster in universa terra
iudicia eius. Memor fuit
in seculum testamenti sui. verbi
quod mandavit in mille genera
tiones. Quod disposuit ad
abraham et iuramenti sui ad
ysaac. Et statuit illud ia
cob in preceptum. et israel in te

ſtamentum eternum. Dicens tibi
dabo terram chanaan. funi
culum hereditatis vestre. Cum
essent numero brevi paucissi
mi et incole eius. Et per
transierunt de gente in gentem.
et de regno ad populum alterum.
Non reliquit hominem nocere eis
et corripuit pro eis reges.
Nolite tangere christos meos
et in prophetis meis nolite ma
lignari. Et vocavit famem
super terram. et omne firmamen
tum panis contrivit. Misit

ante eos virum in servum. ve
nundatus est ioseph. Humilia
verunt in compedibus pedes eius
ferrum pertransiit animam eius
donec veniret verbum eius. Elo
quium domini inflammavit eum. mi
sit rex et solvit eum. princeps
populorum et dimisit eum. Con
stituit eum dominum domus sue et
principem omnis possessionis sue.
Ut erudiret principes eius sicut
semetipsum. et senes eius
prudentiam doceret. Vim.
Et intravit israel in egip

tum. et iacob accola fuit i
t'ra cham. Et auxit p'plm
suū uehemēter. ⁊ firmauit
eū sup inimicos ei⁹. Conuer
tit cor eorum ut odiret p'plz
ei⁹. et dolū facerēt in s'uos i
eius. Misit moysen s'uuz
suū. aaron quē elegit ipz.
Posuit in eis uerba sig'
suorū. et p'digiorum in t'ra
cham. Misit tenebras et
obscurauit. ⁊ nō exacerba
uit s'mões suos. Conu'tit
aquas eorū i sanguīe. et

occidit pisces eorū. Et de
dit t'ra eorum ranas. in pe
netrabilib⁹ regum ip̄orum.
Dixit ⁊ uenit cinomia ⁊
sciniphes in oīb⁹ finib⁹ eorum.
Posuit pluuias eorū grā
dine. ignē comburētem in
t'ra ip̄orum. Et p'cussit uine
as eorū ⁊ ficulneas eorū
⁊ cōtriuit lignū finiū eorū.
Dixit ⁊ uenit locusta ⁊ bruc
cui⁹ nō erat numerus. Et
comedit omē fenū in t'ra
eor. ⁊ comedit omēm fru

tri tre eorum. Et percussit x
omne primogenitũ in tra eoꝝ
primitias oĩs laboris eoꝝ
Et eduxit eos cũ argẽto et
auro. ⁊ non erat i tribubꝫ x
eoꝝ infirmus. Letata est
egiptus in profectiõem eoꝝ
qꝛ incubuit timor eoꝝ sup
eos. Expãdit nubẽ i ꝓtec
tiõem eoꝝ. et ignẽ ut luceret
eis p noctẽ. Petierunt et
uenit coturnix. ⁊ panẽ ce
li saturauit eos. Disrupit
petrã ⁊ fluxerunt aqꝫ. abie

runt in sicco flumina. Quoniam
memor fuit ũbi sci sui. qd
hbuit ad abraam puerũ suũ.
Et eduxit ꝑplm suũ in exulta
tione. et electos suos i letitia.
Et dedit illis regiones gẽ
tium. et labores ꝑplorum o
possederunt. Ut custodiant
iustificatiões eius ⁊ legem
eius requirant. C.V. Alla alla.
Confitemini dño quoniam
bonus. qm i sctm mia
eius. Quis loquetur potẽtias
dñi. auditas faciet omnes

laudes eius. Beati qui custodi
unt iudiciū. et faciunt iusti
tiā in omni tempore. Memento
nr̄i dn̄e i beneplacito ꝑpli tui.
uisita nos i salutari tuo.
Ad uidēdum i bonitate
electorū tuorū. ad letādum
i letitia gētis tue. ut lauderis
cū hereditate tua. Pec
cauimus cū patribus nr̄is i iu
ste egimus iniqtatē fecimus.
Patres nr̄i i egipto nō intel
lexerunt mirabilia tua. nō
fuerūt memores multitudinis

mīe tue. Et irritauerunt
ascēdentes i mare. mare ru
bro. Et saluauit eos ꝓpter
nomē suū. ut notā faceret
potētiā suam. Et i crepuit
mare rubrum. et exsiccatum
ē. et deduxit eos i abissis si
cut i deserto. Et saluauit eos
de manu odiētium. et redemit
eos de manu inimici. Et ope
ruit aqua tribulātes eos.
unus ex eis nō remansit.
Et crediderunt ūbis eius. et
laudauerūt laudē eius. Cito

fecerunt obliti ſunt operum
ei'. et nō ſbſtinuerūt conſiliū
eius. Et concupierūt cōcu
piſcētiam i deſto. τ tēptaue
runt dm i in aquoſo. Et de
dit eis petitiōem ipoꝝ. τ mi
ſit ſaturitatē in aīas eoꝝ.
Et irritauerūt moyſen in
caſtris. aaron ſcm dñi. Ap
ta ē tra τ deglutiuit dathā.
τ opuit ſuper cōgregatiōem
abiron. Et exarſit ignis
i ſinagoga eorum. flamma
combuſſit pccores. Et fe

cerūt uitulū in horeb. τ ado
rauerūt ſculptile. Et mut
uerunt gl'am ſuā. in ſimili
tudinē uituli comedētis fe
nū. Obliti ſunt dm q ſal
uauit eos. q fec magnalia
i egipto. mirabilia in tra c
cham. tribilia in mari rubro.
Et dixit ut diſperdēt eos. ſi
nō moyſes electus eius. ſte
tiſſ; i confractiōe in cōſpectu
eius. Et auerteret ira eius
ne diſperdēt eos. τ pro nihil
habuerunt terra deſiderabilē.

Non crediderunt verbo eius. et
murmuraverunt in tabernaculis
suis non exaudierunt vocem domini.
Et elevavit manum suam super
eos. ut prosterneret eos in
deserto. Et ut deiceret semen
eorum in nationibus. et disper
geret eos in regionibus. Et ini
tiati sunt beelphegor et
comederunt sacrificia mortuorum.
Et irritaverunt eum in adi
nventionibus suis. et multipli
cata est in eis ruina. Et ste
tit finees et placavit. et c

cessavit quassatio. Et re
putatum est ei in iustitia. in genera
tionem et generationem usque in se
piternum. Divisio ps.
Et irritaverunt eum ad
aquas contradictionis. et
vexatus est moyses propter eos.
quia exacerbaverunt spiritum eius.
Et distinxit in labiis suis.
non disperdiderunt gentes. quas
dixit dominus illis. Et commixti
sunt inter gentes. et didicerunt
opera eorum. et servierunt sculptilibus
eorum. et factum est illis in scandalum.

Et imolauerũt filios suos:
et filias suas demonijs.
Et effuderunt sanguinē in
nocētem. sanguinem filior
suorum. ⁊ filiarū suar. quā
sacrificauerũt sculptilibꝫ cha
naam Et infecta ē ter
ra in sanguinibꝫ ⁊ cōtami
nata ē in opibꝫ eorum. ⁊ for
nicati sunt in adinuētion
bꝫ suis. Et iratus ē furo
re dñs in ꝑplm suū. ⁊ abho
minatus ē hereditatē suā.
Et tradidit eos i manus.

gentiū

gētium. et dñati sunt eor
q oderunt eos. Et tribula
uerunt eos inimici eorū
et humiliati sūt sb manibꝫ
eorū sepe liberauit eos. Ipi
aūt exacerbauerūt eū in cō
silio suo. ⁊ humiliati sūt.
iniqtatibꝫ suis. Et uidit
cū tribularētur. ⁊ audiuit o
rōnē eor. Et memor fuit
testamenti sui. ⁊ penituit eū
sm mltitudinem mīe sue.
Et dedit eos i mias. i com
spectu oīum q ceperant eos.

Salvos fac nos dñe deus
nr̃. et congrega nos de natio
nibus. Ut confiteamur noĩ
sc̃o tuo. et gloriemur i laude
tua. Bñdc̃s dñs ds isrl̃. a
sec̃lo et usqz in sec̃lm. et dicet
oĩs pp̃lus fiat fiat. C.vi. Alla.
Confitemini dño qm̃
bonus. qm̃ i sec̃lm mi
sericordia ei. Dicat q re
dempti sunt a dño. quos re
demit de manu inimici. et
de regionibus cõgregavit eos.
A solis ortu. et occasu. ab

aquilone et mari. Errave
runt i solitudine i in aquo
so. viã civitatis habitaculi
nõ invenerunt. Esurientes
et sitiẽtes aĩa eorum in ipsis
defecit. Et clamaverunt ad
dñm cũ tribularentur. et de
necessitatibus eorum eripuit eos.
Et deduxit eos i viã rectã.
ut irent in civitatẽ habitatiõis.
Cõfiteantur dño mĩe ei
et mirabilia eius filiis hoĩ.
Quia satiavit aĩam i anẽ
et aĩam esurientem satiavit

homis. Sedentes i tenebris
⁊ umbra mortis. vinctos i
mēdicitate ⁊ ferro. Quia
exacerbauerūt eloquia dī
et cōsilium altissimi irritaue
runt. Et humiliatū ē in la
boribȝ cor eor. ⁊ ifirmati sūt
nec fuit q adiuuaret. Et
clamauerūt ad dnm cū tri
bularētur. et de necēitatibȝ
eorū liberauit eos. Et edux
eos de tenebris ⁊ umbra
mortis. ⁊ uincla eor disru
pit. Cōfiteantur dn̄o mīe

eius. ⁊ mirabilia eius filijs
hominum. Quia contriuit
portas ereas. ⁊ uectes fer
reos confregit. Suscepit
eos de via iniquitatis eor
propter iniusticias enim suas
humiliati sūt. Omnē escā
abhominata ē aīa eorū. ⁊
appropinquauerūt usqȝ ad
portas mortis. Et clama
uerunt ad dnm cum tribula
rētur. et de necēitatibȝ eor
liberauit eos. Misit ūbum
suū ⁊ sanauit eos. ⁊ eripuit

eos de interitionibus eorum. Confi-
teatur dño mīe eius. ⁊ mi-
rabilia eius filijs hominum.
Et ſacrificent ſacrificiū lau-
dis. ⁊ annūcient opa eius in
exultatiõe. Qui deſcendunt
mare in navibus. facientes i
operatione in aquis multis.
Ipſi viderunt opa dñi. ⁊ mi-
rabilia eius in profundo. Dim̃.
Dixit ⁊ ſtetit ſpūs procelle.
et exaltati ſunt fluct-
eius. Aſcendunt uſq3 ad celos
⁊ deſcendunt uſq3 ad abyſſos

ſos aīa eorū in malis tabe-
ſcebat. Turbati ſunt ⁊ mo-
ti ſunt ſicut ebrius. ⁊ omis ſa-
pientia eorum devorata ē. Et
clamaverunt ad dñm cū tribu-
larētur. ⁊ de neceſſitatibus eorum
eduxit eos. Et ſtatuit procel-
lam eius in auram. ⁊ ſilue-
runt fluctus eius. Et leta-
ti ſunt quia ſiluerunt. ⁊ dedu-
xit eos in portum voluntatis
eorū. Confiteantur dño mi-
ſericordie eius. ⁊ mirabilia eius
filijs hominum. Et exaltent

eum in ecclia pleb' ⁊ in cathe
dra seniorũ laudẽt eũ. Po
suit flumina i desertũ. ⁊ exi
tus aquarũ in sitim. Terrã
fructiferam i salsuginẽ a
malitia i hitantium i ea.

Posuit desertum i stagna a
quarũ. ⁊ terram sine aqua
in exit' aquarũ. Et collocã
uit illic esuriẽtes. ⁊ cõstitue
runt ciuitatẽ habitatiõis. Et
seminauerũt agros ⁊ plãta
uerũt uineas. ⁊ fecerũt fru
ctũ natiuitatis. Et bñdix

eis ⁊ multiplicati sũt nimis
et iumẽta eorum nõ mino
rauit. Et pauci facti sunt ⁊
uexati sunt. a tribulatiõne ma
lorũ ⁊ dolore. Effusa ẽ con
teptio sup principes. ⁊ erra
re fecit eos in inuio ⁊ nõ i uia.
Et adiuuit paupẽ de i opia
⁊ posuit sicut oues familias.
Uidebunt recti ⁊ letabuntur.
⁊ ois iniqtas oppilabit os
suum. Quis sapiens ⁊ custodiet
hec. ⁊ intelliget mias dñi.

Paratum cor meum. C.vij. ps.

ds paratum cor meum. cātabo
et psallam in gl'a mea. Exur
ge psalteriū et cithara. exur
gam diluculo. Cōfitebor t'
in pplis dn̄e. et psallam t' i
nationibꝰ. Quia magna
ē sup celos mīa tua. et usq;
ad nubes ūitas tua. Exal
tare super celos ds. et sup om
nem glīa tua. ut liberent
dilecti tui. Saluū fac dex
tera tua et exaudi me. ds lo
cutus ē in scō suo. Exulta
bo et diuidā siccimā. et con

uallē tabernaculorum dime
tiar. Meus ē galaad et meꝰ
ē manasses. et effraim susce
ptio capitis mei. Iuda rex
meꝰ moab lebes spei mee.
In idumea extendam
calciamentum meū. mihi ali
genie amici facti sunt. Quis
deducet me i ciuitate muni
tā. quis deducet me usq; i
idumea. Nōne tu ds qui
repulisti nos. et nō exibis
ds in uirtutibꝰ nr̄is. Da
nob auxiliū de tribulatiōe

q2 uana salus hois. In deo
faciemus uirtutē. et ipse ad
nihilum deducet inimicos
nr̃os. C viij. In finē ps.
Deus laudē meā ne
tacueris. q2 os pccōris et os
dolosi sup me apertum ē. Lo
cuti sunt adūsum me lingua
dolosa et s'monib9 odij circū
dederūt me. et expugnaue
runt me gratis. Pro eo ut
me diligerēt detrahebant
mihi. ego autē orabam.
Et posuerunt adūsum me

mala p bonis. et odiū p
dilectiōe mea. Constitue
sup eū pcōrem. et diabolus
stet a dextris eius. Cū iu
dicat' exeat condēpnat'. et
oro eius fiat i pccm. Fiant
dies eius pauci. et epatū
ei' accipiat alter. Fiant
filij eius orphani. et uxor
eius uidua. Nutātes
transferantur filij eius et
mēdicent. et eiciantur de ha
bitationib9 suis. Scrutet'
fenerator omēz sbam eius

et diripiant alieni labores
eius. Non sit illi adiutor: nec
sit qui misereatur pupillis eius.
Fiant nati eius in interitum:
in generatione una deleatur no
men eius. In memoriam red
eat iniquitas patrum eius in
conspectu domini: et peccatum matris
eius non deleatur. Fiant con
tra dominum semper, ut dispereat
de terra memoria eorum: pro eo quod
non est recordatus facere mi
sericordiam. Et persecutus est ho
minem inopem et mendicum. et

compunctum corde mortificare.
Et dilexit maledictionem et
veniet ei: et noluit benedictionem
et elongabitur ab eo. Et induit
maledictionem sicut vestimentum:
et intravit sicut aqua in inte
riora eius: et sicut oleum in ossibus eius.
Fiat ei sicut vestimentum quo operi
tur: et sicut zona qua semper pre
cingitur. Hoc opus eorum qui
detrahunt mihi apud dominum:
et qui loquuntur mala adversus
animam meam. Et tu domine domine
fac mecum propter nomen tuum quia

ſuauis ē mīa t͛. Libera me q:
egenus ⁊ pauper ego ſum.
et cor meū conturbatū ē in
tra me. Sicut umbra cū de
clinat ablatus ſum. ⁊ ex
cuſſus ſum ſic locuſte. Ge
nua mea i firmata ſunt a
ieiunio. ⁊ caro mea i muta
ta ē ꝓpter oleum. Et ego
fcūs ſum obpbrium illis. ui
derunt me ⁊ mouerunt ca
pita ſua. Adiuua me dn̄e
deus meus. ſaluum me i
fac ſecundum mīam tuā

Et ſciant quia manus tua
hec. ⁊ tu domine feciſti eam.
Maledicent illi ⁊ tu bn̄di
ces. qui inſurgunt i me cō
fundantur. ſuus autem
tuus letabitur. Induantur
qui detrahunt mihi pudo
re. et operiantur ſicut di
ploide confuſione ſua. Cō
fitebor domino nimis i ore
meo. et in medio multorum
laudabo eum. Qui aſtitit
a dextris pauperis. ut ſal
uam faceret. a pſequētibus

animā meam. Cix. j. ad ul.



ixit
dn̄s
dn̄o
meo.
sede a dextris meis. donec
ponam inimicos tuos. sca
bellum pedum tuorum. Vir
gam virtutis tue emictet
dn̄s ex sion. dn̄are in me
dio inimicorum tuor. Tecū

principiū in die virtutis tue.
i splendoribꝫ scorum. ex uto
ante luciferū genui te. Iu
ravit dn̄s et nō penitebit eū
tu es sacerdos in eternum. sm
ordinē melchisedech. Dn̄s
a dextris tuis. cōfregit i die
ire sue reges. Iudicabit
i nationibꝫ implebit ruinas
cōquassabit capita i terra mul
tor. De torrente i via bibit
ppterea exaltavit caput. ps Cx.
Confitebor tibi dn̄e i
toto corde meo. i con

filio iustorum τ cōgregatiōe.
Magna opa dn̄i. exquisit'
in oīs uoluntates eius. i
Confessio τ magnificētia
opus eius. τ iustitia ei' ma
net i sclm scli. Memoriā fe
cit mirabiliū suorū. misericor'
τ misator dn̄s. escā dedit i
timētibꝫ se. Memor erit i
sclm testamēti sui. uirtutē
opum suorum. ānūctiabit
pplo suo. Ut det illis he
ditatē gentium. opa man'
eius ueritas τ iudicium. i

Fidelia omnia mādata ei'.
confirmata i sclm scli. fcā i
ueritate et eqtate. Redēp
tiōem misit dn̄s pplo suo. i
mandauit in eternū testa
mētum suū. Scm τ terribile
nomē eius. initium sapie i
timor dn̄i. Intellect' bon'
oībꝫ faciētibꝫ eū. laudatio
eius manet i sclm scli. Cxj.
Psalmus aggei τ zacharie.
Beatus uir q timet dn̄.
i mādatis eius uolet
nimis. Potēs in tra erit i

ſemē eius. generatio recto
rū bndicet. Gl'a et diuitie
i domo eius. ⁊ iuſtitia eius
manet in ſclm ſcli. Exortū
ē in tenebris lumē rectis. a
miſericors ⁊ miſerator ⁊ iuſtus.
Iocundus homo q miſeret
⁊ comodat diſponet ſmōes
ſuos i iudicio. q2 i etnum
nō cōmouebit. In memo
ria eterna erit iuſtus. ab
auditione mala nō time
bit. Paratū cor eius ſpera
re in dño. confirmatū eſt

cor eius. nō cōmouebit donec
deſpiciat inimicos ſuos. Di
ſpſit dedit paupibus. iuſtitia
eius manet i ſclm ſcli. cor
nu ei⁹ exaltabit in gl'a. Pctōr
uidebit ⁊ iraſcetur. dētibus ſ.
fremet ⁊ tabeſcet. deſideriū
pctōrum peribit. Cxij. Alla.
Laudate pueri dnm. lau
date nomē dni. Sit nō
mē dni bndictum. ex hoc ⁊
nūc ⁊ uſq3 i ſclm. A ſolis
ortu uſq3 ad occaſum. lau
dabile nomē dni. Excelſus

ſup oīs gtes dñs. ⁊ ſup celos
glīa eius. Quis ſicut dñs deus
nr. qui ī altis hītat. ⁊ hūm
lia reſpicit in celo ⁊ in terra.
Suſcitās a tra in opē. ⁊ de
ſtercore erigens pauperem.
Ut collocet eum cū princi
pibꝫ. cū principibꝫ ppli ſui.
Qui hītare facit ſterilē in
domo. mrēm filiorū letātē.
In exitu iſrl. Cxiij. Allā.
de egipto. domus iacob
de pplo barbaro. Facta ē iu
dea ſcificatio eius. iſrl potās

eius. Mare vidit ⁊ fugit. ior
danis cōuerſus ē retrorſum.
Mōtes exſultauerunt ut arie
tes. ⁊ colles ſicut agni ouium.
Quid ē tibi mare qꝛ fugiſti
⁊ tu iordanis qꝛ conuerſus
es retrorſum. Mōtes exſulta
ſtis ſicut arietes. ⁊ colles ſicut
ouiū. A facie dñi mota ē
tra. a facie dei iacob. Qui
cōuertit petrā in ſtagna a
quarū. ⁊ rupē in fōtes aqꝝ.
Nō nobis dñe nō nobis. ſꝫ
nomini tuo da glām. Sup

mīa tua ⁊ ūitate tua. ne qñ
dicant gētes ubi ē deus eorū.
Deus autē nr̄ in celo. oīa
quecūq3 uoluit fec. Si
mulacra gētium argētum
⁊ aurum. opa manuū hoī.
Os hñt ⁊ non loquentur. o
culos hñt ⁊ nō uidebunt.
Aures hñt ⁊ nō audient
nares hñt ⁊ nō odorabūt.
Manus hñt ⁊ nō palpabūt
pedes hñt ⁊ nō ambulabūt
nō clamabūt i gutture suo.
Similes illis fiant qui

faciunt ea. ⁊ oēs q confidūt
in eis. Domus isrl̄ sperauit
i dño. adiutor eor. ⁊ ptector
eor ē. Domus aarō spa
uit in dño. adiutor eorum.
⁊ ptector eor ē. Qui timēt
dnm̄ sperauerunt i dño. ad
iutor eorū ⁊ ptector eorū ē.
Dns memor fuit nr̄i. ⁊ be
nedixit nob. Bndixit do
mui isrl̄. bndixit domui
aaron. Bndix omnibus q
timent dnm̄. pusillis cum
maioribus. Adiciat dns s

sup nos. sup nos et sup filios
nros. Benedicti nos a dno
q fecit celum et terram. Celu
celi dno. terram aut dedit fi
liis hominu. Non mortui
laudabunt te dne. neqz oes
qui descendunt i infernum.
Sed nos qui uiuimus ben
dicimus dno. ex hoc nunc
et usqz in seclm. cxiiij. Alla.
Dilexi quoniam exaudiet dns
uocem orois mee. Q
i clinauit aure sua mihi. et
i diebus meis i uocabo. Circ

cumdederunt me dolores mor
tis. et pericla inferni i uenerut
me. Tribulationem et dolorem
i ueni. et nomen dni in uocaui.
O dne libera aiam mea mi
sericors dns et iustus. et ds n
miseret. Custodiens paruulos
dns. humiliatus sum et li
berauit me. Conuertere aia
mea in requiem tuam. qr dns
bnfecit tibi. Quia eripuit
aiam mea de morte. oclos
meos a lacrimis. pedes meos
a lapsu. Placebo dno i re

gione vivorum. Cxv. Alleluya.
Credidi propter quod locutus
sum. ego autem humilia-
tus sum nimis. Ego dixi
in excessu meo. omnis homo
mendax. Quid retribuam
domino. pro omnibus que retribuit
mihi. Calicem salutaris
accipiam. et nomen domini in-
vocabo. Vota mea domino
reddam. coram omni populo
eius. pretiosa in conspectu
domini. mors sanctorum eius. O domine
quia ego servus tuus. ego servus
tuus et filius ancille tue. D-
irupisti vincula mea tibi
sacrificabo hostiam laudis
et nomen domini invocabo. Vo-
ta mea domino reddam. in con-
spectu omnis populi eius. in atriis
domus domini. in medio tui ie-
rusalem. Cxvi. Alleluia alleluia.
Laudate dominum omnes gentes
laudate eum omnes populi. Quoniam
confirmata est super nos misericordia
eius. et veritas domini manet in
eternum. Cxvii. Alleluia.
Confitemini domino quoniam

bonus. quoniam in seculum misericordia eius.
Dicat nunc israel quoniam bonus
quoniam in seculum misericordia eius. Dicat
nunc domus aaron. quoniam in
seculum misericordia eius. Dicat nunc omnes
qui timent dominum. quoniam in seculum
misericordia eius. De tribulatione invoca
vi dominum. et exaudivit me
in latitudine dominus. Dominus mihi
adiutor. non timebo quod fa
ciat mihi homo. Dominus mihi
adiutor. et ego despiciam
inimicos meos. Bonum est
confidere in domino. quam confidere

in homine. Bonum est sperare in domino
quam sperare in principibus. Omnes
gentes circuierunt me. et in nomine
domini quia ultus sum in eos. Cir
cumdantes circumdederunt
me. et in nomine domini quia ultus sum
in eos. Circumdederunt me sicut
apes et exarserunt sicut ignis
in spinis. et in nomine domini quia ul
tus sum in eos. Impulsus
eversus sum ut caderem. et dominus
suscepit me. Fortitudo mea
et laus mea dominus. et factus est mihi
in salutem. Vox exultationis

⁊ ſalutis i tabnaclis iuſtoꝝ.
Dextera dñi fec̄ uirtutem
dextera dñi exaltauit me
dextera dñi fec̄ uirtutē. Nō
moriar ſ; uiuā. ⁊ nãrabo opa
dñi. Caſtigans caſtigauit
me dñs. ⁊ morti nō tradidit
me. Aperite mihi portas
iuſtitie. ingreſſus i eas cō
fitebor dño. hec porta dñi
iuſti i trabunt per eā. Con
fitebor tibi qm̄ exaudiſti
me. ⁊ fcūs ē mihi i ſalutē.
Lapidem quē reprobauerūt

hedificātes. hic fcūs ē in ca
put anguli. A dño fcm̄ ē
iſtd. ⁊ ē mirabile i oclis nr̄is.
Hec ē dies q̄m fecit dñs. e
xultemus ⁊ letemur in ea.
O dñe ſaluum me fac. o d
ñe bñ pſperare. bñdcs q uenit
i noie dñi. Benediximus
uob de domo dñi. ds dñs
⁊ illuxit nob. Conſtituite
diē ſolēpnem i condēſis
uſq; ad cornu altaris. De
us meus es tu ⁊ cōfitebor t. de
us meus es tu ⁊ exaltabo te. Co

fitebor tibi quoniam exaudisti me.
et factus es michi in salutem. Con
fitemini domino quoniam bonus. et
quoniam in seculum misericordia eius. Cxviij.
Beati im Alla. Aleph.
maculati in via. qui ambu
lant in lege domini. Beati qui scru
tantur testimonia eius. in toto cor
de exquirunt eum. Non enim qui
operantur iniquitatem. in viis eius
ambulaverunt. Tu manda
sti mandata tua custodiri ni
mis. Utinam dirigantur
vie mee. ad custodiendas

iustificationes tuas. Tunc non
confundar cum perspexero. in omnibus
mandatis tuis. Confitebor
tibi in directione cordis. in eo quod
didici iudicia iustitie tue. In
iustificationes tuas custo
diam. non me derelinquas usque
quaque. Beth domine.
In quo corrigit adole
scentior viam suam. in custodi
endo sermones tuos. In toto
corde meo exquisivi te. ne re
pellas me a mandatis tuis.
In corde meo abscondi e

eloq[z] tua. ut nō peccē tibi.
Benedcēs es dñe. doce me iu
stificatiōēs tuas. In labijs
meis pnunciaui. oīa iudi
cia oris tui. In uia testim°
moru tuorum delectatus su
sic in oīb[us] diuitijs. In mā
datis tuis exercebor. ꝛ con
siderabo uias tuas. In iu
stificationib[us] tuis medita
bor. nō obliuiscar s[er]mōes t[uo]s.
R uy Gimel plenitudo.
Retribue s[er]uo tuo uiui
fica me. ꝛ custodiā s[er]mōes t[uo]s

Reuela oculos meos. ꝛ cōsi
derabo mirabilia de lege t[ua].
In cola ego sum i tra. nō
abscōdas a me mādata t[ua].
Concupiuit aīa mea desidera
re iustificatiōes tuas i oī t
tempe. Increpasti sup[er]bo
maledicti qui declinant
a mādatis tuis. Aufer a
me obprobrium ꝛ cōtēptū
q[uia] testimōia tua exquisiui.
Et enī sederunt p[ri]ncipes
ꝛ adūsum me loquebant[ur]
s[er]uus a[utem] tuus exercebat[ur]

i iuſtificatioibꝫ tuis. Nã
⁊ teſtimonia tua meditatiº
mea ẽ. ⁊ conſiliũ meũ iuſti
ficatiões tue. Daleth uox
A dheſit ſclãrum. iiij.
pauimẽto aĩa mea. ui
uifica me ſcdm uerbũ tuum.
Vias meas enũciaui et
exaudiſti me. doce me iu
ſtificatiões tuas. Viã iu
ſtificationũ tuarũ iſtrue
me. ⁊ exercebor i mirabili
bꝫ tuis. Dormitauit aĩa
mea pre tedio confirma m̃



i uerbꝭ tuis. Viã iniqtatis
amoue a me. et de lege tua
miſerere mei. Viã ueritatis
elegi. iudicia tua nõ ſum i
oblitus. Adheſi teſtimo
nijs tuis dñe. noli me cõ
fundere. Viam mãdator
tuor cucurri. cum dilata
ſti cor meũ. ℣. lx uox monª
LEgem pone mihi cor.
dñe uiam iuſtificatio
num tuarũ. ⁊ exquirã eã
ſemp. Da mihi itellectũ
⁊ ſcrutabor legẽ tuã. ⁊ cu

ſtodiã illã in toto corde meo.
Deduc me in ſemitã mãda
torũ tuorum qr ipſam uolui.
Inclina cor meũ in teſtimo
nia tua. ⁊ nõ in auaritia. Auer
te oculos meos ne uideãt ua
nitatẽ. i uia tua uiuifica me
Statue ſuo tuo eloquiuz
tuũ. in timore tuo. Amputa
ta obpbriũ meũ qḋ ſuſpi
catus ſum. qr iudicia tua i
iocunda. Ecce cõcupiui mã
data tua. i equitate tua ui
uifica me. V. Vau ⁊ ipſe. 

Et ueniat ſup me mĩa
tua dñe. ſalutare tuuz
ſcdm eloquium tuũ. Et reſpõ
debo exprobrãtib; mihi uer
bum. qr ſpaui i ſmõib; tuis.
Et ne auferas de ore meo
uerbum ueritatis uſqz quaqz
qr i iudicijs tuis ſup ſpaui.
Et cuſtodiã legem tuam
ſemp. i ſclm ⁊ in ſclm ſcli.
Et ambulabã in latitudĩe.
qr mãdata tua exqſiui. Et
loquebar de teſtimonijs tuis
i conſpcu regũ. ⁊ nõ cõfũ

debar. Et meditabar i mā
datis tuis. que dilexi. Et le
uaui manus meas ad mā
data tua que dilexi. ⁊ exer
cebor i iuſtificatioīb; tuis.

vij. Zai. Doctrina:

Memor eſto uerbi tui
ſuo tuo. i quo mihi ſpem
dediſti. Hec me cōſolata
ē in humilitate mea. qr o
eloquiū tuū uiuificauit me.
Superbi iniq3 agebāt uſq3
quaq3. a lege autē tuā nō
declinaui. Memor fui iudi

cioꝝ tuorū a ſclo dn̄e. ⁊ cō
ſolatus ſum. Defectio te
nuit me. pro peccātib; dere
linquētib; legem tuā. Cātā
biles mihi erant iuſtificatī
nes tue. i loco peregrinatiōis
mee. Memor fui nocte nōis
tui dn̄e. ⁊ cuſtodiui legē tuā.
Hec fcā eſt mihi. qr iuſti
ficationes tuas exquiſiui.

viij. Het. enarratio.

Portio mea dn̄e. dixi
cuſtodire legē tuā. Deprecat'
ſū faciē tuam i toto corde.

meo. miserere mei s͡m eloquiū
tuū. Cogitaui uias meas
⁊ cōuerti pedes meos i testi
monia tua. Paratꝰ sum ⁊
nō sum turbatꝰ. ut custodiā
mādata tua. Funes pcōꝝ
circūplexi sunt me. ⁊ legem
tuā nō sum oblitꝰ. Media n
nocte surgebam ad cōfitēdū
tibi. sup iudicia iustitie tue.
tue. Particeps ego sum oīū
timētiū te. ⁊ custodiētiū mā
data tua. Misericordia tua
dn̄e plena ē tra. iustificatiōēs

tuas doce me. ix. Thet. bon͡.
Bonitatē fecisti cū seruo
tuo dn̄e. s͡m ūbū tuum.
Bonitatē ⁊ disciplinā ⁊ sciē
tiā doce me. q͡r mādatis tuꝭ
credidi. Priusq͡ humilia
rer ego deliqui. ꝓpterea eloquiū
tuū custodiui. Bonus es
tu. ⁊ i bonitate tua doce me
iustificatiōēs tuas. Multi
plicata ē sup me iniq͡tas
supborum. ego autē in toto
corde scrutabor mādata t͡.
Coagulatū ē sicut lac cor

coꝝ. ego uero legē tuā medi
tat⁹ sum. Bonum mihi quia
humiliasti me. ut discā iusti
ficatiōes tuas. Bonū m̄ lex
oris tui. sup milia auri ⁊ ar
genti. x. Ioth. principium.
Manus tue fecerunt me
⁊ plasmauerunt me. da m̄ i
tellectū. ut discā mādata tua.
Qui timēt te uidebunt me
⁊ letabūtur. quia i ūbo tuo
sup sp̄aui. Cognoui dñe quia
equitas iudicia tua. ⁊ i ūitate
tua humiliasti me. Fiat i

mīa tua ut cōsolet᷑ me. sm
eloquiū tuū suo tuo. Ueniāt
mihi miserātiōes tue ⁊ uiuā
quia lex tua meditatio mea ē.
Confundātur supbi quia
iniuste iniqtatē fecerūt i me
ego autē exercebor i mādatis
tuis. Conuertāt᷑ mihi timē
tes te. ⁊ q nouerūt testimo
nia tua. Fiat cor meū in
maculatum i iustificatiōib;
tuis. ut nō cōfundar. xi. o
Defecit i sa Caph. opati
lutare tuū aīa mea. et

i v̄bum tuū ſup ſpaui. De
fecerunt ocli mei i eloquiū
tuū. dicētes qūdo conſola
beris me. Quia fc̄s ſum ſi
cut uter in pruina. iuſtifica
tiōes tuas nō ſum oblitus.
Quot ſunt dies ſui tui. q
qūdo facies de pſequētibus
me iudiciū. Narrauerūt
mihi iniqui fabulationes
ſ; nō ut lex tua. Omnia
mādata tua ūitas. iniqui p
ſecuti ſunt me adiuua me.
Paulominus cōſūmaue

runt me i t̄ra. ego autē non
dereliqui mandata t̄. Secū
dū mīam tuā uiuifica me.
⁊ cuſtodiā teſtimoīa oris t̄.
xij. lamech ſermo. x
In eternum dn̄e. v̄bum
tuū pmanet i celo. In ge
neratione et generatiōē ū
ūitas tua. fundaſti t̄ram ⁊
pmanet. Ordinatiōē tua
pſeuat dies. qm̄ oīa ſuiūt
tibi. Niſi q' lex tua medi
tatio mea ē. tunc forte peri
ſem i humilitate mea. In

eĩnum non obliuiscar iusti
ficatiões tuas. q2 i ipis viui
ficasti me. Tuus sum ego
saluũ me fac. qm iustifica
tiões tuas exquisiui. Me ex
pectauer̃t peccatores ut pderẽt
me. testimoia tua i tellexi.
Omnis cõsumatiois vidi
finẽ. latum mãdatum tuũ
nimis. xiii. Mem vni?
Quomodo dilexi legem
tuã domine. tota die medi
tatio mea ẽ. Sup inimicos i
meos prudẽtẽ me fecisti mã

dato tuo. q2 i eĩnum michi ẽ.
Sup oĩs docẽtes me i tel
lexi. q2 testimoia tua medi
tatio mea ẽ. Sup senes i
tellexi. q2 mãdata tua que
siui. Ab oĩ via mala prohi
bui pedes meos. ut custodiã
ũba tua. A iudicijs tuis i
nõ declinaui. q2 tu legẽ po
suisti m. Quã dulcia fauci
b9 meis eloq2 tua. sup mel
ori meo. A mãdatis tuis
i tellexi. ppterea odiui oẽm viã
iniqtatis. xiiii. Nun sensus.

Lucerna pedib⁹ meis ũ
bum tuū. ⁊ lumē semitis
meis. Iuraui ⁊ statui. cu
stodire iudicia iustitie tue.
Humiliatus sum usq₃ q̃q₃
dñe. uiuifica me s̃m ũbũ
tuū. Voluntaria oris mei
bñplacita fac dñe. ⁊ iudi
cia tua doce me. Aĩa mea
i manib⁹ meis semp. ⁊ le
gē tuā non sum oblit⁹. Po
suerunt pc̃ores laqueum
michi. ⁊ de mādatis tuis
nō erraui. Hereditate

acquisiui testimõia tua i eternū
q2 exultatio cordis mei sūt.
Inclinaui cor meū ad fa
ciēdas iustificatiões tuas
i eternū ppt̃ retributionez.

Samech Adiutoriū.

Iniquos odio hūi. ⁊ le
gem tuā dilexi. Adiutor ⁊
susceptor meus es tu. ⁊ i ũbũ
tuū sup sp̃aui. Declinate
a me maligni. ⁊ scrutabor
mādata dei mei. Suscipe
me s̃m eloquiū tuū ⁊ uiuaꝫ
⁊ nō cõfundas me. ab ex

pectatione mea. Adiuua
me et saluus ero. et medita
bor i iustificatiōib[us] tuis sē
per. Spreuisti ōs discedētes
a iustitiis tuis. q[ui]a iniusta co
gitatio eor[um]. Preuaricātes
reputaui ōs peccatores t[er]re. ideo
dilexi testimōia tua. Cōfi
ge timore tuo carnes meas
a iudiciis eni[m] tuis timui.
Feci iudiciū. xvi. Ain. xvii.
et iustitiā nō tradas me
calūpniātib[us] me. Suscipe
s[er]uū tuum i bonum. nō calū

niētur me superbi. Oculi
mei defecerunt i salutare
tuū. et i eloquiū iustitie tue.
Fac cū s[er]uo tuo s[ecundu]m m[isericordi]am
tuā. et iustificatiōes tuas doce
me. Seruus tuus sum ego
da mihi i tellectū. ut sciam
testimōia tua. Tempus fa
ciēdi dñe. dissipauerunt le
gē tuā. Ideo dilexi mādata
tua. sup[er] aur[um] et topatiō. Prop
terea ad oīa mādata tua diri
gebar. omnē viā iniquā ho
dio hui. xvii. j. Dlx. ab or

Mirabilia te nō aboſſe.
ſtim oīa tua. ideo ſcrutat'
ta ē aīa mea. Declaratio ſ
ſmonū tuorum illuminat
ꝛ i tellectum dat puul'. Os
meū apui ꝛ attraxi ſpm. qꝛ
mādata tua deſiderabam.
Aſpice i me ꝛ miſerere mei
ſm iudiciū diligētiū nom
tuū. Greſſus meos dirige
ſm eloquiū tuū. ꝛ nō diet'
mei oīs iniuſtitia. Redi
me me a calumpniis hoī
ut cuſtodiā mādata tua. ſ

Faciē tuā illumina ſuper
ſuū tuū. ꝛ doce me iuſtifica
tiões tuas. Exitus aquaꝝ
deduxerunt oculi mei. qꝛ nō
cuſtodierunt legem tuam. ſ
xvij. Sade. Conſolatio.
Iuſtus es dn̄e. ꝛ rectū
iudiciū tuū. Māda
ſti iuſtitiā teſtimoīa tua. ꝛ
ūitatē tuā nimis. Tabeſcē
me fec̄ zelus meꝰ. qꝛ obliti
ſūt ūba tua inimici mei. ſ
Ignitū eloquiū tuū uehe
mēter. ꝛ ſuus tuus dilexit

illo. Adolescentulus sum ego
& contemptus. iustificationes tuas
non sum oblitus. Iustitia tua
iustitia in eternum. & lex tua ve
ritas. Tribulatio & angusti[a]
invenerunt me. mandata tua
meditatio mea est. Equitas
testimonia tua in eternum. intel
lectum da mihi & vivam. xix.
Clamavi in | Coph vocatio
toto corde exaudi me domine
iustificationes tuas requiram.
Clamavi ad te & salvum me
fac. ut custodiam mandata tua.

Preveni in maturitate & cla
mavi. quia in verbo tuo supersperavi
. Prevenerunt oculi
mei ad te diluculo. ut medi
tarer eloquia tua. Vocem
meam audi secundum misericordiam tuam
domine. & secundum iudicium tuum vivi
fica me. Appropinquaverunt
persequentes me iniquitati
a lege autem tua longe facti sunt.
Prope es tu domine. & omnes vie
tue veritas. Initio cognovi
de testimoniis tuis. quia in
eternum fundasti ea. xx. res
Capitulum

Vide humilitatē meā et
eripe me. qr legē tuam
nō sum oblitus. Iudica
iudiciū meū ⁊ redime me
ꝓpter eloquiū tuū uiuifica
me. Longe a pctōribꝫ salus
qr iustificationes tuas nō
exquisierūt. Mie tue multe
dne. sm iudiciū tuū uiuifi
ca me. Multi qui psecūt
me tribulant me. a testi
monijs tuis nō declinaui.
Vidi preuaricātes ⁊ tabe
scebā. qr eloqa tua non o

custodierunt. Vide qm mā
data tua dilexi dne. i mīa tu
uiuifica me. Principiū ūbo
rum tuorū ūitas. in etnūm
oia iudicia iustitie tue. xxi.
Principes | Sem. iustitie.
psecuti sunt me gratis.
⁊ a uerbis tuis formidauit
cor meū. Letabor ego sup
eloqa tua. sicut qui inuenit o
spolia multa. Iniquitatē
hodio hui ⁊ abhominat' sū
legē autē tuā dilexi. Sep
ties in die laudē dixi tibi. i

ſup iudicia iuſtitie tue. Pax
multa diligētib' legē tuam
⁊ nō ē illis ſcandalum. Ex
pectabā ſalutare tuū dñe ⁊
mādata tua dilexi. Cuſto
diuit aīa mea teſtimoīa tᵃ.
⁊ dilex̄ ea uehemēter. Serua
ui mādata tua ⁊ teſtimonia
tua q: omēs uie mee i con
ſpectu tuo. xxij. tau. for
Appropinquet titulo.
deprecatio mea i conſpectu
tuo dñe. iuxta eloquiū tuū
da mihi i intellectum. Intret

postulatio mea i conſpectu tᵒ
ſcdm eloquiū tuū eripe me. i
Eructabūt labia mea ymnū
cū docueris me iuſtificatiōes
tuas. Pronūciabit lingua
mea eloquiū tuū. q: oīa mā
data tua equitas. Fiat ma
nus tua ut ſaluet me. qm
mādata tua elegi. Concu
piui ſalutare tuum dñe. ⁊
lex tua meditatio mea ē. i
Viuet aīa mea ⁊ laudabit
te. ⁊ iudicia tua adiuuabūt
me. Erraui ſicut ouis que

que perijt. quere s'uū tuū
qz mādata tua nō sum obli
tus. Cxviiij. Cāticum gra
Ad dñm cū tribu | dum
larer clamaui. τ exaudi
uit me. Dñe libera aīam
meā a labijs iniquis. τ a
lingua dolosa. Quid det'
tibi aut quid apponat' tibi
ad linguā dolosā. Sagip
te potentis acute. cum car
bonib' desolatorijs. Heu
michi. qz incolatus meus
plōgatus ē. habitaui cū habitā

tib' cedar. multū incola fuit
aīa mea. Cum hijs q ode
runt pacē eram pacificus
cū loquebar illis ipugna
bant me gratis. C.xx. cāti
Leuaui oclos | cū gradi'
meos in mōtes. unde ue
niet auxiliū michi. Auxili
meū a dño. qui fecit celū et
trām. Nō det in cōmotiōez
pedē tuū. neqz dormitet q
custodit te. Ecce nō dormi
tabit neqz dormiet. q custo
dit isrl. Dñs custodit te

dñs ꝓtectio tua. sup manũ
dexterã tuam. Per diẽ sol
nõ uret te. neqꝫ luna p noc
tẽ. Dñs custodit te ab oĩ
malo. custodiat aiam tuaꝫ
dñs. Dñs custodiat i troi
tũ tuũ ꝛ exitum tuũ. ex hoc
nunc ꝛ usqꝫ in sclm. C.xxi.
Letatus sũ Canticum. g
i hijs que dicta sũt m
i domũ dñi ibimus. Sta
tes erãt pedes nrĩ. i atrijs
tuis ierlm. Ierlm que he
dificat͛ ut ciuitas. cuius i

ꝑticipatio eius i idipm. Il
luc eñi ascẽderunt tribꝫ tribꝫ
dñi. testimoniũ isrl. ad cõfi
tẽdum nõi dñi. Quia illic
sederunt sedes i iudicio. se
des super domũ dauid. Ro
gate que ad pacẽ sunt ierlꝫ
ꝛ hundãtia diligẽtibꝫ te. o
Fiat pax in uirtute tua. ꝛ
hundantia in turribꝫ tuis. i
Propter fr̃es meos ꝛ pximos
meos loquebar pacẽ de te.
Propter domũ dñi dei nrĩ.
quesiui bona tibi. C.xxij. Canticum.

Ad te leuaui oculos meos qui
habitas in celis. Ecce si-
cut oculi seruorum in manibus do-
minorum suorum. Sicut oculi an-
cille in manibus domine sue, ita
oculi nostri ad dominum deum nostrum
donec misereatur nostri. Miserere
nostri domine miserere nostri, quia mul-
tum repleti sumus despectio-
ne. Quia multum repleta est
anima nostra, obprobrium habundanti-
bus et despectio superbis. C.xxiii.
Nisi quia dominus erat in nobis
dicat nunc israel, nisi quia

dominus erat in nobis. Cum exur-
gerent homines in nos, forte
uiuos deglutissent nos. Cum
irasceretur furor eorum in nos, i-
forsitan aqua absorbuisset
nos. Torrentem pertransiuit anima
nostra, forsitan pertransisset anima
nostra aquam intollerabilem.
Benedictus dominus qui non dedit
nos in captionem dentibus eorum.
Anima nostra sicut passer erep-
ta est de laqueo uenantium.
Laqueus contritus est, et
nos liberati sumus. Adiu-

torũ nr̃m in noĩe dñi. qui
fec̃ celum ⁊ trãm. C.xxiiij.

Qui cõfidunt Cãtici grad
Qui in dño sic mõs syon. non
cõmovebit̃ i et̃nũ. q habitat i
ierlm. Montes i circuitu ei
⁊ dñs in circuitu ppli sui. a
ex hoc nunc ⁊ usqz in sclm.
Quia nõ relinquet dñs v
irgam pc̃corum sup sortem
iustorũ. ut nõ extendant
iusti ad iniqtatẽ manus
suas. Benefac dñe bonis
⁊ rectis corde. Declinãtes

autẽ in obligatiões. addu
cet dñs cum opantibꝫ iniq
tatẽ. pax sup isrl̃. C.xxv.

In cõvertẽ Cãticũ grad.
do dñs captivitatẽ syõ
fc̃i sumus sic̃ cõsolati. Tũc
repletũ ẽ gaudio os nr̃m ⁊
lingua nr̃a exltatiõe. Tuc
dicẽt inter gentes. magni
ficavit dñs facẽ cum eis.
Magnificavit dñs facere
nobiscum. fc̃i sumus letãtes.
Converte dñe captivitatẽ
nr̃am sic̃ torrẽs in austro. i

Qui seminant i lacrimis. in
exultatiōe metēt. Euntes
ibāt et flebant. mictētes
semina suā. Venientes a
uenient cū exultatiōe. portātes
manipulos suos. C.xxvi.

Nisi dn̄s hedificauerit
domū. i uanū laborauer-
unt qui hedificant eā. Nisi
dn̄s custodierit ciuitatem.
frustra uigilat qui custodit
eā. Vanum ē uob ante lu-
cē sˀgere. sˀgite postq̄ sede-
ritis q manducatis panē

doloris. Cum dederit dile-
ctis suis sōpnum. ecce here-
ditas dn̄i filii merces fruct-
uētris. Sicut sagipte i ma-
nu potētis. ita filii excussor-
Btūs uir q implevit desider-
iū suū ex ipsis. nō cōfundet-
cū loquet inimicis suis in
porta. C.xxvii. canticū

Beati oms q graduū
timēt dn̄m. q ambulāt in
uiis eius. Labores manū
tuarum q manducab. btūs
es et bn̄ tibi erit. Uxor tua

ſic uitis hũndãs. in lateribȝ
domus tue. Filij tui ſic no
uelle oliuarũ. i circuitu mẽſe
tue. Ecce ſic bñdicet' hõ. q
timet dñm. Benedicat tibi
dñs ex ſyon. ⁊ uideas bona
ierlm. oĩbȝ diebȝ uite tue. Et
uideas filios filiorum tuorũ
pacẽ ſuper iſrl'. C.xxviij. cã
Sepe expu ticũ graduũ
gnauerũt me. a iuuẽtu
te mea. dicat nũc iſrl'. Se
pe expugnauerũt me a iuuẽ
tute mea. ⁊ enim nõ potuerũt

mihi. Supra dorſum meũ
fabricauerũt pctõres. plõgaue
rũt iniqtatẽ ſuã. Dñs iuſt'
cõcidet ceruices pctõrum. cõ
fundãtur ⁊ cõuertãtur retro
ſum. oẽs q oderũt ſyõ. Fiãt
ſicut fenum tectorum. qđ pri
q̃ euellat' exaruit. De quo
nõ impleuit manũ ſuã qui
metet. ⁊ ſinũ ſuũ q manipłos
colliget. Et nõ dixerũt ⁊
qui preteribant bñdcõ dñi
ſup uos. bñdixim' uobi i no
mĩe dñi. C.xxix. cãticũ.

De profundis clamaui
ad te dñe dñe exaudi u
ocē meā. Fiant aures t̄ i
ntendētes. i uocē deprecationis
mee. Si iniquitates obseruau
eris dñe. dñe quis sustine
bit. Quia apud te propitiatio
ē. et propter legē tuām sustinui
te dñe. Sustinuit aīa mea
i ūbo eius. sperauit aīa mea
i dño. A custodia matutī
na usq3 ad noctē. speret isrl' i
dño. Quia apud dñm mīa
et copiosa apud eū redēptio.

Et ipse redimet isrl'. ex oībus
iniquitatibus eius. C.xxx. cātic̄.
Domine nō graduum.
ē exaltatū cor meū. ne
q3 elati sūt oculi mei. Neq3 i
ambulaui i magnis. neq3 i
mirabilibus sup me. Si nō
humilr sentiebā. s3 exaltaui
aīam meā. Sicut ablactatus
super mrē suā. ita retributio
i aīa mea. Speret isrl' in dño
ex hoc nunc et usq3 i sclm. C.
Memēto dñe dd' xxxi.
et oīs mansuetudīs eius.

Sicut iurauit dño. uotu uouit
deo iacob. Si introiero i ta
bnaclm domus mee. si ascē
dero i lectum strati mei. Si
dedero sompnū oclis meis.
⁊ palpebris meis dormita
tioem. Et requiē temporibꝫ
meis donec i ueniā locum
dño. tabernaclm deo iacob.
Ecce audiuimus eā i effra
ta. i uenimus eā i campis sil
ue. Introibimus i taber
naclm eius. adorabimus
i loco. ubi steterūt pedes eius

Surge

Surge dñe in requiē tuā. tu
⁊ archa sanctificationis tue.
Sacerdotes tui i duantur
iustitiā. et sancti tui exultent.
Propter dauid seruum tuū
nō auertas faciē xpi tui. Iu
rauit dñs dauid ueritatē. ⁊
nō frustrabit eum. de fructu
uentris tui. ponā sup sedē tuā.
Si custodierint filii tui testa
mentum meū. ⁊ testimonia mea
hec que docebo eos. Et filii
eorum usqꝫ in sclm. sedebūt
sup sedem tuā. Quoniam elegit

dn̄s ſyon. elegit eam i hita
tiōem ſibi. Hec requies mea
i ſclm ſcli. hic hitabo qm̄ i
elegi eā. Viduā eius bn̄di
cēs bn̄dicam. paupes eius
ſaturabo panib9. Sacerdo
tes eius induā ſalutari. ⁊
⁊ ſcī eius exltatiōe exltabit.
Illuc pducam cornu dauid.
paraui lucernā xp̄o meo. In
imicos eius induā cōfuſiōe
ſup ipm autē efflorebit ſci
ficatio mea. C.xxxii.
Ecce q̄ bonum ⁊ q̄

iocundū. hitare fr̄es in unū.
Sicut unguētum i capite. qd̄
deſcēdit in barbā barbā aarō.
Quod deſcēdit i horam veſti
menti eius. ſic ros hermō. qui
deſcēdit in mōte ſyon. Quo
illic mādauit dn̄s bn̄dictōez
⁊ vitā uſq; in ſclm. C.xxxiii.
Ecce nunc be Vox ecclie.
nedicite dn̄m. oēs ſui dn̄i.
Qui ſtatis i domo dn̄i. in
atriis domus dei nr̄i. In
noctib9 extollite manus v
ras i ſcā. ⁊ bn̄dicate dn̄m.

Bñdicat te dñs ex syon. q
fec̄ celum ⁊ t'ram. cxxxiiij.
Laudate no Vox ecclie.
mē dñi. laudate s'ui dñ̄.
Qui statis i domo dñi. in
atrijs domus dei nr̄i. Lau
date dñm qz bonus dñs. ⁊
psallite nomini eius qm̄
suaue. Qm̄ iacob elegit si
bi dñs. isrl' in possessionē
sibi. Quia ego cognoui q'
magnus ē dñs. ⁊ ds nr̄ p̄
oīb3 dijs. Omnia quecūq3
uoluit dñs fec̄ in celo et i

t'ra. in mari ⁊ i oīb3 abyssis.
Educēs nubes ab extremo
t're. fulgura i pluuiā fecit.
Qui pducit uentos de thau
ris suis. q pcussit primoge
nita egipti. ab homine usq3
ad pecus. Et misit signa
et pdigia i medio tui egip
te. i pharaonē ⁊ i oīs ser
uos ei'. Qui pcussit gētes mul
tas. ⁊ occidit reges fortes.
Seon regē amorreorū. et
og regē basan. ⁊ oīa regna
chanaan. Et dedit t'ram

eorū hereditatē. hereditatē isrl
pplo suo. Dñe nomē tuū i
etnum. dñe memoriale tuū
i gñatione ꝛ gñatiōe. Qui
iudicabit dñs pplm suum
ꝛ i s̄uis suis deprecabit̄. Si
mulacra gētium argētum
ꝛ aurū. opa manuū hoīu.
Os hnt ꝛ nō loqnt̄. oculos
hnt ꝛ nō uidebūt. Aures
hnt ꝛ nō audiēt. neqꝫ eīꝫ
ē sps in ore ipor̄. Simile
illis fiant qui faciūt ea. ꝛ
oēs q cōfidunt in eis. D

Domus isrl bñdicite dño
domus aaron bñdicite dñ.
Domus leui bñdicite dño
q timetis dñm bñdicite
dño. Bñdcs dñs ex syon. q
habitat in ierlm. C.xxxv. ps
Confitemini dño dd.
qm bon. qm in etnum
mia eius. Cōfitemi deo dd.
Cōfitemi dño dnōr. Qui
facit mirabilia magna sol.
Qui fecit celos i intellectu.
Qui firmauit trãm super
aquas. Qui fec luminaria

magna. Solē in poteſtatē
diei. Lunā ꝛ ſtellas i pote
ſtatē noctis. Qui pcuſſit i
egiptū cum pmogenitis eoꝝ.
Qui eduxit iſrl' de medio eoꝝ.
In manu potēti ꝛ brachio
excelſo. Qui diuiſit mare
rubrū in diuiſiões. Et edu
xit iſrl' p mediū ei'. Et excu'
ſit pharaonē ꝛ utute eius
i mari rubro. Qui tranſdu
xit pplm ſuum p deſertū. Qui
pcuſſit reges magnos. Et
occidit reges fortes. Seō

regē amorreoꝝ. Et og regē
baſā. Et dedit terram eoꝝ
hereditatē. Hereditatē iſrl'
ſ'uo ſuo. Quia i humilita
te nrā memor fuit nrī. Et
redemit nos ab inimicis i
nrīs. Qui dat eſcam omni
carni. Confitemini deo celi.
Cōfitemini dn̄o dnōrum
qm̄ i etnū mīa eius. cxxxvi.
Super flumi [?] lamitati hiere [?]
na babillonis. illic [?] nu
ſedimus ꝛ fleuimus. dū
recordaremur tui ſyō. In

salicib⁹ i medio ei⁹. suspēdi
mus organa nr̄a. Quia i
llic i[n]terogauerūt nos. q cap
tiuos duxerunt nos. v̄ba
cātionū. Et q abduxerūt
nos. hymnum cātate nob
de cāticis syon. Quomodo
cātabim⁹ cāticum dn̄i. i t[er]ra
aliena. Si oblit⁹ fuero t[ui]
ierl'm. obliuioni det[ur] dext[er]
ra mea. Adhereat ligua
mea faucib⁹ meis. si non
meminero tui. Si nō p[ro]po
suero tui ierl'm. i pricipio

letitie mee. Memor esto dn̄e
filiorū edom. i die ierl'm.
Qui dicunt exinanite. exi
nanite usq[ue] ad fundamentū i
ea. Filia babillonis misa
bilis q retribuet t[ibi] retributio
nē tuam. q[uam] retribuisti nob.
Beatus q tenebit [et] allidet i
paruulos suos ad petrā. C.
Confitebor tibi xxxvij.
dn̄e i toto corde meo.
qm audisti v̄ba oris mei.
In cōspectu anglor[um] psal
lam tibi. adorabo ad tem

pli scm tuu. et confitebor
nomi tuo. Sup mia tua
et vitate tua. qm magfica
sti sup omne nom scm tuu.
In quacuq dic i uocauo
te exaudi me. multiplica
bi i aia mea vtute. Cofitea
tur tibi dne oms reges tre.
q audierut oia uerba o
ris tui. Et cantent i vijs
dni. qm magna e glia dni.
Qm excelsus dns et humi
respic. et alta a loge cogscit.
Si ambulauo i medio tri

bulatiois uiuificab me. et
sup ira inimicor meor ex
tedisti manu tua. et saluum
me fec dextra tua. Dne re
tribue p me. dne mia tua i
sclm. opa manuu tuar ne
despicias. cxxxviij. Cant gd.
Domine pbasti me et
cognouisti me. tu cognou
sti sessioem mea. et resurrec me.
Intellexisti cogitatioes
meas de loge. semita mea
et funiculu meu i uestigasti.
Et oes uias meas puidisti

q' nō ē s'mo i ligua mea. Ec
ce tu dñe cognouisti oīa no
uissima ⁊ ātiqua. tu forma
sti me ⁊ posuisti sup me ma
nū tuā. Mirabil' fcā ē. sciē
tia tua ex me. cōfortata ē. ⁊
nō potero ad eam. Quo ibo
a spū tuo. ⁊ quo a facie tua
fugiā. Si ascēdero i celum
tu illic es. si descēdero i infer
nū ades. Si sūpsero pēnas m
eas diluculo. ⁊ hitauero
i extremis maris. Et eim
illuc manus tua deducet m

me dextera tua. j. ꝟ diuisio.
Et dixi forsitā tenebre
cōculcabunt me. ⁊ nox
illuminatio mea i delitijs mi'.
Quia tenebre nō obscurabū
tur a te ⁊ nox sicut dies illu
nabit. sicut tenebre eius. ita
⁊ lumē ei'. Quia tu possedi
sti renes meos. suscepisti m
de utero matris mee. Cōfi
tebor tibi q' terribilr mag
nificatus es. mirabilia opa
tua. ⁊ aīa mea cognoscet n
imis. Non ē occultatū os.

245

meu a te qd fecisti i occulto. &
substātia mea i inferiorib⁹
tre. Imperfectum meu uide
runt oculi tui. & i libro tuo oēs
scribētur. dies formabunt᷑
& nemo i eis. Michi aut nimi᷑
honorificati sūt. amici tui deus
nimis cōfortatus ē pncipa
t⁹ eor. Dinumerabo eos et
sup arenā multiplicabūt᷑. &
exurrexi & adhuc sū tecum.
Si occideris deus peccores. uiri
sāguinū declinate a me. Q
Quia dicitis i cogitatione

accipiāt i uanitate ciuitates
suas. Nonne q oderunt te dne
oderā. & sup inimicos tuos tabe
scebā. Perfecto odio oderā
illos. & inimici fcī sūt michi. Pro
ba me deus & scito cor meu. in
terroga me & cognosce semitas
meas. Et uide si uia iniqta
tis i me ē. & deduc me i uia e
terna. c.xxxix. Vox xpī in fine
Eripe me dne ab | ps dd.
homie malo. a uiro iniq⁹
eripe me. Qui cogitauerūt
iniqtates i corde. tota die

cōstituebāt p̄lia. Acuerūt li-
guas suas sic̄ s̄pētis. uene-
nū aspidū sub labijs eoꝝ.
Custodi me dn̄e de manu
pc̄oris. ⁊ ab hōibꝫ iniqs e-
ripe me. Qui cogitauerūt
supplātare gressus meos. a-
bscōderūt sup̄bi laqueū mi.
Et funes extenderūt i laqueū.
iuxᵃ iter scādalū posuerūt
mi. Dixi dn̄o d̄s m̄s es tu
exaudi dn̄e uocē dep̄catio
nis mee. Dn̄e dn̄e ūtus
salutis mee. obūbrasti

sup caput meū i die belli.
Nō tradas me dn̄e a desiderio
meo peccatori. cogitauerūt cōt
me ne derelinquas me. ne fo-
te exaltētur. Caput circuitꝰ
eoꝝ. labor labiorū ipsoꝝ. ope-
riet eos. Cadēt sup eos
carbones i ignē deicies eos.
i miserijs nō subsistet. Vir
linguosus nō dirigetur in terra.
uir i iustū mala capiēt in
i teritu. Cognoui qꝛ faciet dn̄s
iudiciū i opis ⁊ uindictam
pauperū. Verūptamē iusti

247

cõfitebũtur nõi tuo. ꝛ hita
buit recti cũ uultu t͛. C. xl.ᵃ
D .ñe clama Vox ecclie.
ui ad te exaudi me. i tẽde
uoci mee cum clãuo ad te. ꝺ
D irigatur oĩo mea. sicͭ i cē
sũ i cõspcͭu tuo. eleuatio mã
nuũ meaꝝ sacͥficium uesp
tinũ. Pona dñe custodiaꝫ
ori meo. ꝛ hostiũ circũstantie
labijs meis. Nõ declines
cor meũ i uerba malitie. ad
excusãdas excusatiões i pc̃ca
Cũ hoĩbꝫ opantibꝫ iniqta

tem

te. ꝛ nõ comunicabo cũ electis
eoꝝ. Corripiet me iustus i
mĩa ꝛ i crepabit me. oleum
aũt pctõris nõ impĩguet capͭ
meũ. Qm adhuc ꝛ oĩo meã
i bñplacitis eoꝝ. absorti sũt
iuncti petre iudices eoꝝ. Au
dient ũba mea qm potuerũt
sicͭ crassitudo tre erupta ē sup
terram. Dissipata sũt ossa
nr̃a secus i infernũ. qꝛ ad te
dñe dñe ocli mei. i te spaui
ne auferas aĩam meã. Cu
stodi me a laqueo quē sta

248

tuerūt mihi ⁊ a scandal' opā
tium iniqtatē. Cadēt i re
tiaclīn eius pccōes singlāit'
sū ego donec trāseā. c. xlj.

Uoce mea. ps dd i fine
ad dnm clā̄aui. uoce mea
ad dnm dep̄cat' sū. Effūdo i
cōspu eius orōnē meā. ⁊ t'
bl'onē meā ante ipm pnūcio.
In deficiēdo ex me spm mē.
⁊ tu cognouisti semitas meas.
In uia hac qua ābulabā
abscōderūt supbi laqueū
m̄i. Cōsiderabā ad dexte

ra ⁊ uidebā. ⁊ nō erat q cog
sceret me. Perijt fuga a me
⁊ nō ē q requirat aīam meā.
Clamaui ad te dn̄e. dixi tu es spes
mea. portio mea i t'ra uiuēti.
Intende ad dep̄cationē mē.
q2 humiliat' sū nimis. Libera
me a psequētib; me. q2 cōfor
tati sūt sup me. Educ de
custodia aīam meā ad cōfi
tēdū nōi tuo. me expectāt
iusti. donec retribuas m̄i. c.
Dn̄e exaudi xlij. orō dd.
orōnē meā. auribz pcipe

obsecratioēm meā. i ueritate
tua exaudi me i tua iusticia. Et
nō itres i iudiciū cū suo tuo
q: nō iustificab: i cōspcu tuo
oīs uiuēs. Quia psecut᷒ ē
inimicus aīam meā. humiliauit
i tra uitā meā. Collocauit
me i obscuris sicut mortuos s
sclī. ⁊ āxiatus ē sup me sp̄s
m̄s. i me turbatū ē cor meū.
Memor fui dierū antiquorū
meditatus sū in oīb; opib;
tuis. ⁊ i fcīs manuū tuarū
meditabar. Expādi man᷒

meas ad te. aīa mea sic tra
sine aqua tibi. Velocit᷑ exaudi
me dn̄e. defecit sp̄s m̄s. Nō auer
tas faciē tuā a me. ⁊ similis
ero descēdētib; i lacū. Audi
tā fac m̄ mane m̄iam tuā.
q: i te spaui. Notā fac mihi
uiā in qua ābulē. q: ad te l
leuaui aīam meā. Eripe
me de inimicis meis dn̄e ad te
cōfugi. doce me facē uolūta
tē tuā. q: ds̄ m̄s es tu. Sp̄s
tuus bonus deducet me in
tram rectā. ppter nomē tuū

dñe. uiuificab' me i eqtate
tª. Educes de tribulōne aiaȝ
meã. ⁊ i mīa tua disp'des q'
inimicos meos. Et perdes oēs
q tribulāt aiam meã. qm
ego suus tuus sū. C xliij.
ps dd' cum pugnaret cū go
Benedictus dñs | ha.
de' m's. q docet manus
meas ad preliū. ⁊ digitos
meos ad belliū. Mīa mea ⁊
refugiū meū. susceptor m's
⁊ libator m's. Protecto' m'
⁊ i ipo sp'aui. q sbdit ppl'm

meū sb me. Dñe qd ē hō ꝗ
q' i notuisti ei. aut filius
hois qꝛ reputas eū. Homo
vanitati simil' fcūs ē. dies
ei' sic ūbra ptereūt. Dñe in
clina celos tuos ⁊ descēde. tā
ge mōtes ⁊ fumigabūt. Ful
gura coruscatiōem ⁊ dissi
pabit eos. emitte sagiptas
tuas ⁊ cōturbabit eos. Emit
te manū tuā de alto. eripe
⁊ libā me de aqs mltis. et
de manu filior alienorum.
Quorū os locutū ē uanitatē

⁊ dextera eorum dextera iniquitatis.
Deus canticum novum cantabo tibi
in psalterio decacordo psallam
tibi. Qui das salutem regibus: qui
redemisti david servum tuum de gla
dio maligno eripe me. Et eripe
me de manu filiorum alienorum
quorum os locutum est vanitatem
⁊ dextera eorum dextera iniquitatis.
Quorum filii sicut novelle plan
tationes in iuventute sua. Filie
eorum composite: circumornate ut
similitudo templi. Promptuaria
eorum plena: eructantia ex hoc in

illud. Oves eorum fetose habun
dantes in egressibus suis: boves
eorum crasse. Non est ruina mace
rie neque transitus: neque clamor
in plateis eorum. Beatum dixerunt
populum cui hec sunt: beatus populus cuius
dominus deus eius. C.xliiij. laus david.
Exaltabo te deus meus rex
⁊ benedicam nomini tuo in seculum
⁊ in seculum seculi. Per singulos dies
benedicam tibi: ⁊ laudabo nomen tuum
in seculum: ⁊ in seculum seculi. Magnus
dominus ⁊ laudabilis nimis: ⁊ ma
gnitudinis eius non est finis. Ge

neratio ⁊ gñatio laudabit
opa tua. ⁊ potētiā tuā pnūci
būt. Magnificētiā glie sci
tatis tue loquēt. ⁊ mirilia t
narrabūt. Et ūtutē terribiliū
tuorū dicēt ⁊ magtudinem
narrabūt. Memoriā hūndā
tie suauitatis tue eructabūt
⁊ iustitia tua exultabūt. Misa
tor ⁊ misīcors dñs. patiēs ⁊
mltū misīcors. Suauis dñs
uniūsis. ⁊ misatiões ei⁹ sup
oia opa eius. Cōfiteātur
tibi dñe oia opa tua. ⁊ sci

tui bñdicāt tibi. Gloriā reg
tui dicēt. ⁊ potētiā tuā loquēt.
Ut notā faciant filijs hoīm
potētiā tuā. ⁊ gloriā magni
ficētie regni tui. Regnū tuū
regnū omniū seclorū. ⁊ dñatio
tua i oī gñatiōe ⁊ gñatione.
Fidelis dñs i oīb⁹ ūbis suis
⁊ scūs i oīb⁹ opib⁹ suis. Alle
uat dñs oēs q corruūt. ⁊ erigit
oēs elisos. Oculi omniū i te spe
rāt dñe. ⁊ tu das escā illorū i
tēpe oportuno. Aperis tu
manū tuā. ⁊ iples oēe aīal

bñdcõne. Iustus dñs i oib;
uijs suis. ⁊ scõs in oib; opib;
suis. Prope ẽ dñs omnib; in
uocãtib; eũ. oib; i uocãtib;
eũ i ũitate. Voluntatẽ timẽtiũ
se faciet ⁊ depcatiõem eoꝝ
exaudiet. ⁊ saluos faciet eos.
Custodit dñs oẽs diligẽtes
se. ⁊ oẽs pctõres disꝑdet. Lau-
dationẽm dñi loquet' os me'
⁊ bñdicat ois caro noĩ scõ
eĩ' i sclm ⁊ i sclm scli. C.xlv.
Alla. aggei ⁊ zachãi.
Lauda aĩa mea dñm. lau-
dabo dñm i uita mea. psallã
deo meo q̃ diu fuero. Nolite
cõfidẽ i pncipib;. i filijs hoĩ
i qb; nõ ẽ salus. Exibit spũs
eĩ' ⁊ reuẽtet' in trãm suã. i illa
die pibũt oẽs cogitatiões eoꝝ.
Btũs cui' deus iacob. adiutor i
eĩ' spes eius i dño deo ipius
q fẽc celũ ⁊ trãm. mare ⁊ oĩa
que i eis sũt. Qui custodit
ũitatẽ in sclm. facit iudiciũ
i iniuriã patiẽtib;. dat escã
esuriẽtib;. Dñs soluit cõpe-
ditos. dñs illuminat cecos. Dñs

erigit elisos. dominus diligit iustos.
Dominus custodit advenas pu-
pillum et viduam suscipiet et
vias peccatorum disperdet. Regna-
bit dominus in secula. deus tuus syon
in generatione et generationem. cxlvi.
Canticum Aggei et zacharie.
Laudate dominum quoniam bonus
est psalmus. deo nostro sit iocun-
da decoraque laudatio. Re-
dificans ierusalem dominus. dispersiones
israel congregabit. Qui sa-
nat contritos corde. et alligat
contritiones eorum. Qui numerat

rat multitudinem stellarum. et om-
nibus eis nomina vocat. Magnus dominus
noster et magna virtus eius. et sapien-
tie eius non est numerus. Suscipiens
mansuetos dominus. humilians autem pec-
catores usque ad terram. Precini-
te domino in confessione. psallite
deo nostro in cithara. Qui operit
celum nubibus. et parat terre pluviam.
Qui producit in montibus fenum
et herbam servituti hominum. Qui dat
iumentis escam ipsorum. et pullis cor-
vorum invocantibus eum. Non in for-
titudine equi voluntatem habebit

nec i tibijs uiri bñplacitū erit
ei. ńplacitū ē dño sup tim
tes eū. ⁊ i eis q̄ spant sup mīa
Lauda ierlm Cxlvij. All' ei.
Lauda dñm. lauda dm̄ tuū syō.
Qm̄ cōfortauit seras portar
tuar. bñdixit filijs tuis i te.
Qui posuit fines tuos pacē
⁊ adipe frumēti satiat te. Qui
emittit eloqū suū t̄re. uelocit
ter currit s̄mo ei'. Qui dat
niuē sic lanā. nebulā sic ci
nerē spgit. Mittit cristall'
suā sic bucellas. ante faciē

frigoris ei' qs sustinebit. Emit
tet u̇bū suū. ⁊ liquefaciet e
a. flabit sp̄s eius ⁊ fluēt a
q̄. Qui ānūctiat u̇bū suū
iacob. iustitias ⁊ iudicia s̄
isrl'. Nō fec̄ talr oī natiōi
⁊ iudicia sua nō manifesta
bit eis. Cxlviij. All'a all'a.
Laudate dñm de cel'. lau
date eū i excelsis. Lau
date eū oēs angli ei'. laudā eū
oēs u̇tutes ei'. Laudat̄ eū
sol ⁊ luna. laudat̄ eū oēs stel
le ⁊ lumē. Laudate eū celi

celor. et aque que sup celos
sunt laudent nom dni. Quia
ipe dixit et fca sunt. ipe madavit
et creata sunt. Statuit ea i
eternu et i seclm secli. preceptu po
suit et no preteribit. Lauda
te dnm de tra. dracones et oes
abissi. Ignis grando nix
glacies sps procellarum. que
faciunt verbum ei. Montes et
oes colles. ligna fructifera
et oes cedri. Bestie et universa
pecora. serpetes et volucres
penate. Reges tre et oms

cedri. Bestie et universa pecora
serpetes et volucres penate.
Reges tre et oes ppli. principes
et oes iudices tre. Iuvenes
et virgines senes cu iunior
bus laudent nome dni. quia exal
tatu e nome eius solius. Con
fessio eius sup celu et tram
et exaltavit cornu ppli sui.
Hymnus oibus scis eius. filiis
isrl pplo appinquati sibi. a
Cantate dno Cxlix.
canticum novum. laus ei
in ecclia scor. Letet isrl.

i eo qui fec̃ eum. ⁊ filie syon
exultēt in rege suo. Laudēt
nomē eius in choro. i tẏpa
no ⁊ psalterio psallant ei.
Quia beneplacitum ē dño in
pplo suo. ⁊ exaltabit mãsue
tos. i salutē. Exultabunt sci
i glia. letabunt' i cubilibꝫ
suis. Exultationes dei in
gutture eorũ. et gladij ãcipi
tes i manibꝫ eoꝝ. Ad faciē
dã uindictam in natiõibꝫ. i incre
pationes i i pplis. Ad alli
gãdos reges eoꝝ i cõpedibꝫ

et

⁊ nobiles eorum. i manicis
ferreis. Ut faciant i eis i
iudiciū conscriptum. glã hec
ē oĩbꝫ scis eius. C.L. Alla al.
Laudate dñm in scis ei'
laudate eũ in firmamẽto
uirtutis ei'. Laudate eum
i uirtutibꝫ eius. laudate eũ
s'm mltitudinem magnitudi
nis eius. Laudate eum i
sono tube. laudate eum i
psalterio ⁊ cithara. Laudate
te eum i tympano ⁊ choro.
laudate eũ in cordis ⁊ orga

no. Laudate eum i cymba-
lis bñsonātib᷒. laudate eū
i cymbalis iubilationis. o-
mnis sp̃s laudet dn̄m. Cā-
Confitebor ti- ticū ysaie.
bi dñe qm̄ irat᷒ ē mihi
conuersus ē furor tuus et
consolatus es me. Ecce d-
s saluator meus fiducialit᷒
agam ⁊ nō timebo. Quia
fortitudo mea ⁊ laus mea
dn̄s. ⁊ f̄cs est mihi i salutē.
Haurietis aquas i gaudio
de fontib᷒ saluatoris. ⁊ di-

cetis i illa die confitemini
dn̄o ⁊ inuocate nomē eius.
Notas facite in ppl̄is adi-
nētiões eius. memētote q-
m excelsum ē nomē eius.
Cantate dn̄o qm̄ magnifi-
ce fecit. annūciate hoc i uni-
uersa t̃ra. Exulta ⁊ lauda ha-
bitatio syon. quia magnus i
medio tui s̄cs isrl̄. Cant-
Ego dixi ezechie regis.
In dimidio dierum meor
uadam ad portas i feri. Q-
uesiui residuū annorū

meorū. dixi nō videbo dnm
dm̄. i tra uiuētium. Nō aspi
ciā hoīem ultra. ⁊ hitatorē
quietis. Generatio mea
ablata ē ⁊ cōuoluta ē a me
qͥ tabnacla pastor. reci
sa ē uelut a texēte uita mea
dum adhuc ordirer succidit
me. de mane usqꝫ ad uespā
finies me. Sperabam usqꝫ
ad mane. qͥ leo sic cōtriuit
oia ossa mea. De mane usqꝫ
ad uespam finies me. sicut
pullus hirundinis. sic clābo

meditabor ut columba. At
tenuati sūt oculi mei. suspiciē
tes i excelsū. Dne uim pa
tior responde p me. qd dicā
aut quid respondebit mihi
cū ipse fecerim. Recogitabo
tibi oēs annos meos. i amari
tudine aīe mee. Dne si sic
uiuit̃ ⁊ i talibꝫ uita spūs mei
corripies me ⁊ uiuificabꝫ me
ecce i pace amaritudo mea
amarissima. Tu aūt eruisti
aīam meā ut nō periret. pie
cisti post tergum tuū. oīa

pcc̄a mea. Quia nō in fernus
cōfitebit̄ t̄. neq3 mors lauda
bit te. nō expectabunt qui
descēdunt i lacum ūitatem
tuā. Viuēs uiuēs ipse con
fitebit̄ tibi. sic̄ ⁊ ego hodie ⁊
p̄r filijs notā faciet ūitatē
tuā. Dn̄e saluū me fac. et
psalmos nr̄os cātabimus ⁊
cunctis dieb9 uite nr̄e i do
mo dn̄i. Canticū Anne.

Exultauit cor meū i dō.
⁊ exaltatum ē cor meū
i deo meo. Dilatatum ē os
meū sup inimicos meos. q̄
letata sum i salutari tuo. Nō
ē sc̄s ut ē dn̄s neq3 enim ē ali9
extra te. ⁊ nō ē fortis sic̄ d̄s
nr̄. Nolite multiplicare lo
qui. sublimia glāantes. Re
cedant uetera de ore ur̄o. q̄
d̄s scientiarum dn̄s ē. ⁊ ipsi
p̄parantur cogitatiōes. Ar
cus fortiu superat9 ē. ⁊ infir
mi accinti sunt robore. Re
pleti prius pro panib9 se ⁊
locauerunt. ⁊ famelici satu
rati sunt. Donec sterilis

peperit plurimos & que multos
habebat filios infirmata est. Dominus
mortificat & vivificat, dedu
cit ad inferos & reducit. Dominus
pauperem facit & ditat, humi
liat & sublimat. Suscitans
de pulvere egenum, & de sterco
re erigens pauperem. Ut sedeat
cum principibus & solium glorie te
neat. Domini enim sunt cardines
terre, & posuit super eos orbem.
Pedes sanctorum suorum servabit
& impii in tenebris contice
scent. quia non in fortitudine

sua roborabitur. Dominum for
midabunt adversarii eius. &
super ipsos in celis tonabit. Do
minus iudicabit fines terre
& dabit imperium regi suo. &
sublimabit cornu christi sui.

Cantemus Canticum moysi
domino gloriose enim honorifica
tus est equum & ascensorem deie
cit in mare. Fortitudo mea
& laus mea dominus. & factus est mihi in
salutem. Iste deus meus & glorifi
cabo eum. deus patris mei & exal
tabo eum. Dominus quasi vir pu

gnator; omps nomē eius /
currus pharois ⁊ exercitum /
eius proiecit i mare. Electi
principes eius submersi sunt
in mari rubro. abyssi ope
ruerunt eos. descenderunt i
profundum qsi lapis. Dex
tera tua dne magnificata
ē in fortitudine. dextera tua
dne percussit inimicū. ⁊ i mul
titudie glē tue deposuisti
adversarios meos. Misisti irā
tuā que devoravit eos sicut
stipulam. ⁊ in spū furoris

tui congregate sunt aque.
Stetit unda fluens congre
gate sunt abyssi i medio /
mari. Dixit inimicus persequar
⁊ comprehendam dividam
spolia implebitur aia mea. /
Evaginabo gladium meum
⁊ i(n)terficiet eos manus mea.
Flavit sps tuus ⁊ operuit
eos mare. submersi sunt /
qsi plumbum in aquis vehe
mentibus. Quis similis tui
i fortibus dne. quis similis
tui magnificus in scitate

tribil' atq3 laudabil'. t faci
es mirlia. Extedisti manu
tua t devoravit eos tra. dux
fuisti i mia pplo que redemi
sti Et portasti eum i forti
tudine tua. ad bitaclm sc3
tuu. Ascenderunt ppli t ira
ti sut. dolores obtinuerut
bitatores philistim. Tunc
conturbati sunt pncipes e
edon. robustos moab ob
tinuit tremor obriguerunt
oms bitatores chanaam.
Irruat sup eos formido t

pavor i magnitudine brachi
tui. Fiant inmobiles qi la
pis donec ptrseat pplus tuus
dne. donec ptrseat pplus t'
iste que possedisti. Introdu
ces eos t plantab. i mote he
reditatis tue. firmissimo hi
taclo tuo. qd opatus es ds.
Scuarium tuum dne q' fir
mauert manus tue. dne
gnabit in etnum t ultra. e
Ingressus e eni eques i
pharao. cum curribs t eqti
bs eius i mare. t reduxit sup

eos dn̄s aquas maīos. Ally
a' isrl'. ambulauerit p̄ siccū
in medio eius. Cant̄ abacū.

Domine audiui. auditionē
tuā ⁊ timui. Domine opus
tuū. in medio annorū uiui
fica illud. In medio ānor
notum facies. cū irat' fue
ris mīe recordaberis. Deus
ab austro ueniet. ⁊ scōs de
mōte pharan. Operuit celos
glā eius. ⁊ laudis eius ple
na ē tra. Splēdor eius ut
lux erit. cornua i māib' ei'.

Ibi abscōdita ē fortitudo
eius. ante faciē eius ibit
mors. Et egredietur dya
bolus ante pedes eius. Ste
tit ⁊ mēsus ē trā. Aspexit
⁊ dissoluit gētes. ⁊ contriti sūt
mōtes sclī. Incuruati sūt
colles mūdi. ab itineribus
eternitatis ei'. Pro iniquitate
uidi tentoria ethiopie. tur
babuntur pelles tre madian.
Numquid i fluminib' irat' ē
dn̄e. aut i fluminib' furor
tuus. uel i mari i dignatio

tua. Qui ascendes super equos
tuos. et quadrige tue saluatio.
Suscitans suscitabis arcum
tuum. iuramenta tribubus que
locutus es. Fluuios scindes
terre. viderunt te et doluerunt
montes. gurges aquarum tran
siit. Dedit abyssus uocem
suam. altitudo manus suas
leuauit. Sol et luna steterunt
in habitaculo suo. in luce sagipta
rum tuarum. ibunt in splendore
fulguritis haste tue. In
fremitu conculcabis terram

et in furore obstupefacies
gentes. Egressus es in salutem
populi tui. in salutem cum christo tuo.
Percussisti caput de domo im
pii. denudasti fundamen
tum eius usque ad collum. Ma
ledixisti sceptris eius. capi
ta bellatorum eius. uenienti
bus ut turbo ad dispergendum
me. Exultatio eorum sicut eius
qui deuorat pauperem in abscon
dito. Viam fecisti in mari equis
tuis. in luto aquarum multarum.
Audiui et conturbatus est uenter

ternis. a uoce contremuerūt
labia mea. Ingrediatur i
putredo i ossib9 meis τ subt(er)
me scateat. Et requiescam
i die tribulationis. τ ascēdam
ad p(o)p(u)l(u)m accinctum n(ost)r(u)m. Fi
cus enim nō florebit. τ nō
erit germē in uineis. Men
tietur oliue. τ arua non
afferent cibum. Abscidet(ur)
de ouili pecus. τ nō erit ar
mentum in presepib9. Ego
at(em) i dn̄o gaudebo. τ exulta
bo in deo iesu meo. Deus

dn̄s fortitudo mea. τ ponet
pedes meos q̄si ceruorum. Et
sup excelsa mea deducet
me uictor i psalmis canē
tem. Canticum moysi.
Audite celi que loquor
audiat terra uba oris
mei. Concrescat i pluuia
doctrina mea. fluat ut ros
eloquiū meū. Quasi ymber
sup herbam. τ q̄si stille sup
gramina. q2 nomē dn̄i i uo
cabo. Date magnificētiam
deo nr̄o. dei pfecta sūt opa

et omnes vie eius iudicia.
Deus fidelis et absque ulla iniquitate, iustus et rectus.
Peccaverunt ei, et non filii eius in sordibus. Generatio prava atque perversa. Haeccine reddis domino, popule stulte et insipiens? Numquid non ipse est pater tuus, qui possedit et fecit et creavit te. Memento dierum antiquorum, cogita generationes singulas. Interroga patrem tuum et annunciabit tibi, maiores tuos et dicent tibi.

Quando

Quando dividebat altissimus gentes, quando separabat filios Adam.
Constituit terminos populorum iuxta numerum filiorum Israel. Pars autem domini populus eius, Iacob funiculus hereditatis eius. Invenit eum in terra deserta, in loco horroris et vaste solitudinis.
Circumduxit eum et docuit, et custodivit quasi pupillam oculi sui. Sicut aquila provocans ad volandum pullos suos, et super eos volitans. Expandit alas suas et assumpsit

eos. atq; portauit i hume
ris ſuis. Dns ſolus dux
eius fuit. et nō erat cū eo
deus alienus. Cōſtituit eū
ſup excelſam terram. ut co-
mederet fructus agroꝝ.
Ut ſuggeret mel de petra.
oleūq; de ſaſſo duriſſimo.
Butirum de armēto et lac
de ouib;. cū adipe agnoꝝ
et arietū filiorū baſan. Et
hyrcos cum medulla tritici
et ſāguinē uue biberet me
raciſſimū. In craſſat' ē i

dilectus et recalcitrauit. in i
craſſat' impignat' dilata
tus. Dereliquit deum factorē
ſuū. et receſſit a deo ſalutari
ſuo. Prouocauerūt eū in diis
alienis. et i abhominatio
nib; ad iracūdiam cōcitaue
rūt. Immolauerūt demōiis
et nō deo. diis quos ignorabāt.
Noui recētesq; uenerūt. quos
nō coluerūt patres eorū. Deū
qui te genuit dereliquiſti. et obli
tus es dn̄i creatoris tui. Ui
dit dns. et ad iracūdiam

concitatus est, quia provocaverunt eum
filii sui et filie. Et ait: Abscon-
dam faciem meam ab eis, et con-
siderabo novissima eorum. Ge-
neratio enim perversa est, et infide-
les filii. Ipsi me provocave-
runt in eo qui non erat deus, et irri-
taverunt in vanitatibus suis.
Et ego provocabo eos in eo qui
non est populus, et in gente stulta ir-
ritabo illos. Divisio.
Ignis succensus est in furo-
re meo, et ardebit usque ad
infernum novissima. Devo-

rabitque terram cum germine suo
et montium fundamenta comburet.
Congregabo super eos mala
et sagittas meas complebo in
eis. Consumentur fame et
devorabunt eos aves mor-
su amarissimo. Dentes besti-
arum immittam in eos, cum fu-
rore trahentium super terram
atque serpentium. Foris vasta-
bit eos gladius et intus pa-
vor, iuvenem simul ac virgi-
nem lactentem cum homine sene.
Et dixi: Ubi nam sunt? Cessare

faciã ex hominib9 memoriã
eor. Sed ꝓpt irã inimicor
diſtuli. ne forte ſupbirent
hoſtes eor. Et dicerent m
anus nr̃a excelſa. ⁊ non
dñs fecit hec oĩa. Gẽs abſq
cõſilio ẽ. ⁊ ſine prudẽtia. uti
nã ſaperẽt ⁊ intelligerẽt. ac
nouiſſima prouiderẽt. Quo
modo pſequebatur unus
mille. ⁊ duo fugarẽt decẽ
milia. Nonne ideo q: deus
ſuus uendidit eos. ⁊ dñs i
cõcluſit illos. Nõ enim ẽ i

ds nr̃ ut dii eorum. ⁊ inimici
nr̃i ſunt iudices. De uinea
ſodomorũ uinea eorũ. ⁊ de
ſuburbanis gomorre. Uua
eorũ uua fellis. ⁊ botrus o
amariſſimus. Fel draconũ
uinũ eorũ. ⁊ uenenũ aſpidũ
inſanabile. Nõne hec cõdi
ta ſũt apd me. ⁊ ſignata i
theſauris meis. Mea ẽ ultio
⁊ ego retribuã eis i tempe
ut labatur pes eor. Iuxta
ẽ dies pditionis. ⁊ adeſſe fe
ſtinãt tempora. Iudicabit

dn̄s pplm̄ suū. ⁊ in s̄uis s̄.
miſ̄ebit᷑. Uidebit qd̄ in fir
mata ſit manus. ⁊ clauſi q̄
q̄ꝫ defecerunt reſiduiqꝫ cō
ſūpti ſunt. Et dicet ubi ſ̄t
dij eorū. in qb; habebant fidu
ciā. De quorum victimis co
medebant adipes. ⁊ bibebāt
uinū libaminū. Surgant
⁊ opitulētur uob. ⁊ i necēſſi
tate uos ꝓtegant. Uidete
qd̄ ego ſim ſolus. ⁊ nō ſit
alius ds̄ p̄ter me. Ego oc
cidā ⁊ ego uiuere faciam. p

ꝑcutiā ⁊ ego ſanabo. ⁊ nō ē q
q de manu mea poſſit erue
re. Leuabo ad celum manū
meā. ⁊ dicam uiuo ego i et̄
nū. Si acuero ut fulgur
gladium meū. et arripuerit
iudiciū manus mee. Red
dam ultionem hoſtib; meis.
⁊ his q oderunt me retribuā.
Inebriabo ſagiptas meas
ſanguine. ⁊ gladius meus
deuorabit carnes. De cruo
re occiſorum ⁊ de captiuita
te nudati. inimicor capitis.

Laudate xp̄o ipsum cuius a
qz sanguinem filiorũ suorũ
ulciscetur. Et vindictam retri
buet in hostes eorũ. ⁊ ꝓpiti⁹
erit terre ꝑli sui. Hymn⁹ triũ
Benedicite o͠ia puerorum.
opa dñi dño. laudate
⁊ super exaltate eũ in s͠cla.
Benedicite angeli dñi dño
bñdicite celi domino. Be
nedicite aque om̃sqz sup
celos sũt dño. bñdicite o͠s
uirtutes dñi dño. Benedicite
sol ⁊ luna dño. bñ stelle ⁊

celi dño. Benedicite ymber
⁊ ros dño. bñdicite oẽs sp̄s
dei dño. Benedicite ignis ⁊
estus dño. bñdicite frigus
⁊ estas dño. Benedicite rore
⁊ pruina dño. bñdicite gelu
⁊ frigus dño. Benedicite gla
cies ⁊ niues dño. bñdicite
noctes ⁊ dies dño. Benedica
te lux ⁊ tenebre dño. bñdi
cite fulgura ⁊ nubes dño.
Benedicat terra dñm. laudet
⁊ sup exaltet eũ in s͠cla. Be
montes ⁊ colles dño. bñ

uniuersa germinātia in t'ra
dño. Bn̄dicite fontes dño
bn̄d maria ⁊ flumina dño. I
Bn̄dicite cete ⁊ omnia que
mouentur in aquis dño. bn̄
oīs uolucres celi dño. Be
nedicite oēs bestie ⁊ pecora i
dño. bn̄ filij hominū dño. I
Bn̄dicat t'ra dnm̄. laudet ⁊
sup exaltet eum in scl'a. Be
nedicite sacerdotes dn̄i dō
bn̄ s'ui dn̄i dño. Bn̄dicite
sp̄s ⁊ aīe iustor dño. bn̄ sci
⁊ humiles corde dño. Be

nedicite anania azaria mi
sael dnm̄. laudate ⁊ super
exaltate eum i scl'a. Bn̄dic
mus p̄rem ⁊ filiū cum sc̄o i
sp̄u laudemus ⁊ sup exalte
mus eū in scl'a. Bn̄dicamu'
p̄rem ⁊ filium cum sc̄o sp̄u
laudemus ⁊ sup exaltemus
eum i scl'a. Cāt' zacharie. ph̄
Benedictus dñs deus
isr'l. quia uisitauit ⁊ fe
c redemptionem pleb sue. I
Et erexit cornu salutis nb
i domo dd' pueri sui. Sic

locutus ē p os scōrum quia
a sclo sunt pphārum eius.
Salutē ex inimicis nr̄is ꝛ
de manu oīum q oderunt
nos. Ad faciēdam mīam
cū pībꝫ nr̄is. ꝛ memorari
testamēti sui scī. Ius iurā
dum qd̄ iurauit ad abraā
prēm nr̄m. daturū se nobis.
Ut sine timore de manu ini
micor nr̄or liberati. s̄uiamꝰ
illi. In scītate ꝛ iustitia
corā ipo oībꝫ diebꝫ nr̄is.
Et tu puer pp̄ha altissimi

inuocaberis. pibis enim ante
faciē dn̄i parare uias eius.
Ad dādam sciētiam salutis
plebi eius. i remissiōem
peccator eor. Per uisce
ra mīe dei nr̄i i quibꝫ uisi
tauit nos oriēs ex alto.
Illuminare his qui i te
nebris ꝛ umbra mortis
sedēt. ad dirigēdos pedes
nr̄os. i uiā pacis. Canticū
Magnificat aīa bte m̄.
mea dnm̄. Et exultauit
sp̄s meus. in deo salutari meo.

Quia respexit humilitatē an
cille sue. ecce enim ex hoc be
ti me dicent oēs gñationes.
Quia fecit mihi magna q
potens ē. ⁊ scīm nomē eius.
Et mīa eius a pgenie i pro
genies. timētibꝫ eum. Fecit
potētiam i brachio suo. di
spersit supbos mēte cordis
sui. Deposuit potētes de se
de. ⁊ exaltauit humiles. 
Exuriētes implebit bōis
et diuites dimisit i anes.
Suscepit isrl' puerū suū

recordat' mīe sue. Sicut locu
tus ē ad pres nr̄os abraā
⁊ semini eius i scl'a.
Nunc dimittis
seruū tuum dñe. sm ve
bum tuū in pace. Quia vi
derunt oculi mei salutare t.
Quod parasti ante faciē oīu
ppłor. Lumē ad reuelati
nē gētium. et glām plebis
tue isrl'.
Te deum laudamus. te
dnm cōfitemur. Te e
ternum prem omnis terra

uenerat'. Tibi oēs angeli
tibi celi ⁊ uniuerse potestates.
Tibi cherubin ⁊ seraphin
i cessabili uoce p clamant.
Sanctus. Scs. Scs dns
deus sabaoth. Pleni sunt ce
li ⁊ terre. maiestatis glie tue.
Te gliosus aplor chorus.
Te pphetarum laudabilis nu
merus. Te martirum cha
didatus. laudat exercitus.
Te p orbē terrarum. scā con
fitetur ecclia. Patrem i mē
se maiestatis. Uenerandū

tuum uerum ⁊ unicū filium.
Scm quoqz paraclitum spm.
Tu rex glie xpe. Tu patris se
piternus es filius. Tu ad
liberandum suscepturus ho
minē. nō horruisti uirginis
uterum. Tu deuicto mortis
aculeo apuisti credētibz re
gna celorum. Tu ad dexterā
dei sedes i gla patris. Iudex
crederis esse uenturus. Te er
go quesumus tuis famulis
subueni. quos precioso sā
guine redemisti. Eterna

277

Biblioteca Nazionale

fac cum scis tuis. gl'a nume
rari. Saluū fac p̄plm tuū
dn̄e. et bndic hereditati tue. Et
rege eos et extolle illos usq;
i eternum. Per singulos
dies bndicimus te. Et lau
damus nomē tuū in eternū
et i sclm scli. Dignare dn̄e
die isto sine pcco nos custo
dire. Miserere nri dn̄e. miser
re nri. Fiat mia tua dn̄e
sup nos. quē admodū spe
ravimus in te. In te dn̄e
speravi. nō confundar i eternū.

Gloria

Gloria i ex hymnu' ange lic'
celsis deo. Et in
terra pax hominibus. bone
voluntatis. Laudamus te.
Bndicimus te. Adoram'
te. Glorificamus te. Grās
agimus tibi, ppter magnā
glām tuā. Dn̄e deus rex cele
stis. deus pr omips. Dn̄e fili
unigenite ih'u xpe. Dn̄e deus
agnus dei filius pris. Qui
tollis pcca mundi. miserere
nob. Qui toll' pcca mūdi
suscipe deprecatiōem nrām. Q

278

Qui sedes ad dexterā pris
miserere nob. Qm tu solu'
scs. Tu solus dns. Tu so
lus altissimus iesu xe. Cu
sco spu in glia dei pris. Am.
Pater nr q | Oro dominica
es in celis. scificetur no
mē tuum. Adueniat re
gnū tuū. Fiat uolunta' t'.
sic in celo 7 in trā. Panez
nrm cotidianū da nob ho
die. Et dimicte nob debi
ta nra. sicut 7 nos dimicti
mus debitoribz nris. Et

ne nos inducas i teptatiōē
Sed libera nos a malo.
Amē. Simbolum Apl'or
Credo in d'm prem om
nipotētem. creatorē ce
li 7 tre. Et i iesum xpm fi
lium ei' unicum dnm nrz
Qui cōceptus ē de spu sco
natus ex maria uirgine.
Passus sub pontio pilato.
crucifixus mortuus 7 sepl'
tus. Descēdit ad i feros.
Tertia die resurrexit a mor
tuis. Ascēdit ad celos. se

det ad dexteram dei p̄ris oī-
potētis. Inde uēturus ē i-
udicare uiuos ⁊ mortuos.
Credo i spm scm. Scām ec-
ccliam. catholicam. Scōr
communionem. Remissionem
pc̄cor. Vitam eternā. Amē.

Fides catholica scī Athan̄.

Quicumque vult sal- ſu-
uus esse. ante oīa opꝰ
ē ut teneat catholicam fidē.
Quam nisi quisq; i tegrā
i uiolatamq; suauit. abs-
q; dubio in etrnm pibit.

Fides aūt catholica hec ē. ut
unum deum i trinitate. ⁊ trin-
itate i unitate ueneremur.
Neq; cōfundentes psonas
neq; substātia sepantes.
Alia ē enim psona pris. alia
filii. alia spūs sci. Sed pris
⁊ filii ⁊ spūs sci. una ē diuinitas
equal' glīa coetna maiestas.
Qualis pr. talis filius. ta-
lis spūs scs. Increatus pr
increatus filius. increatus
spūs scs. Inmensus pr inm-
ensus filius. i mensus spūs scs.

Eternus pater eternus filius. eter-
nus filius. eternus spiritus sanctus.
Et tamen non tres eterni: sed
unus eternus. Sicut non
tres increati nec tres immen-
si: sed unus increatus et unus im-
mensus. Similiter omnipotens pater. omnipotens
filius. omnipotens spiritus sanctus. Et ta-
men non tres omnipotentes: sed
unus omnipotens. Ita deus pater deus
filius. deus spiritus sanctus. Et tamen
non tres dii: sed unus est deus.
Ita dominus pater. dominus filius.
dominus spiritus sanctus. Et tamen non

tres domini: sed unus est dominus. Quia
sicut sigillatim unamquamque per-
sonam. deum ac dominum con-
fiteri christiana veritate compellimur
ita tres deos aut dominos dicere
catholica religione prohibemur.
Pater a nullo est factus. nec crea-
tus nec genitus. Filius a
patre solo est. non factus. nec crea-
tus sed genitus. Spiritus sanctus
a patre et filio. non factus. nec crea-
tus nec genitus sed procedens.
Unus ergo pater. non tres pa-
tres. unus filius non tres filii

unus spiritus sanctus, non tres spiritus sancti.
Et in hac trinitate nihil prius
aut posterius, nihil maius
aut minus, sed totae tres per
sonae coaeternae sibi sunt et coae
quales. Ita ut per omnia
sicut iam supra dictum est et
unitas in trinitate et trinitas
in unitate veneranda sit. Qui
vult ergo salvus esse, ita de
trinitate sentiat. Sed necessa
rium est ad aeternam salutem ut
incarnationem quoque domini
nostri iesu christi fideliter credat.

Est ergo fides recta, ut cre
damus et confiteamur, quia
dominus noster iesus christus dei filius
deus et homo est. Deus est ex
substantia patris ante secula genitus
et homo est ex substantia matris
in seculo natus. Perfectus
deus perfectus homo, ex anima ratio
nali et humana carne sub
sistens. Equalis patri secundum di
vinitatem, minor patre secundum
humanitatem. Qui licet deus
sit et homo, non duo tamen
sed unus est christus. Unus au

nõ conuſiõe diuinitatis i
in carne ſ3 aſſumptiõe hu
manitatis in deum. Unus
omnino non confuſione
ſubſtantie. ſ3 unitate per
ſone. Nam ſicut aĩa ratio
nalis et caro unus ē hõ
ita deus et homo unus ē xp̃s.
Qui paſſus ē p ſalute nr̃a
deſcendit ad inferos. tertia
die reſurrexit a mortuis.
Aſcendit ad celos ſedet a
ad dexteram dei pr̃is om
nipotẽtis. inde uenturus

ē iudicare uiuos et mortuos.
Ad cuius aduentum oẽs
homines reſurgere hñt cũ
corporibus ſuis. et reddituri
ſunt de factis ꝓpriis ratiõe.
Et qui bona egerunt i ui
tam eternam. qui uero i
mala in ignẽ eternũ. Hec
ē fides catholica quã ni
ſi quiſq3 fideliter firmiterq3
crediderit. ſaluus eſſe nõ
poterit. Incipit letanie.
Kyrieleiſon. Xpeleiſon. Kyrieleiſon.
Xpe audi nos. Xpe

exaudi nos. Pat' de cel' ds.
Miserere nob. Fili redẽptor
mundi deus. miserere
Spūs scē deus. miserere.
Scā trinitas unus ds. mi.
Scā maria. or.
Scā dei genitrix. or.
Scā virgo virginum. or.
Scē michael. or.
Scē gabriel. or.
Scē raphael. or.
Omnes scī angli et archāgli.
Omnes scī btōrum spūm or
dines. Orate p nob

Scē iohes baptista. or.
Omnes scī priarce et pphe. orate
Scē petre. or.
Scē paule. or.
Scē andrea. or.
Scē iacobe. or.
Scē iohes. or.
Scē thoma. or.
Scē iacobe. or.
Scē philippe. or.
Scē bartholomee. or.
Scē mathee. or.
Scē symon. or.
Scē thaddee. or.

Sc̄e mathia. or̄
Sc̄e barnaba. or̄
Sc̄e luca. or̄
Sc̄e marce. or̄
Om̄s sc̄i apl̄i et euanḡ. orat̄
Om̄s sc̄i discipli dn̄i. orat̄
Om̄s sc̄i innocētes. orat̄
Sc̄e stephane. or̄
Sc̄e laurenti. or̄
Sc̄e vincenti. or̄
Sc̄e fabiane et sebastiane. orat̄
Sc̄e iohēs et paule. or̄
Om̄s sc̄i martires. orat̄
Sc̄e silvester. or̄

Sc̄e gregori. or̄
Sc̄e martine. or̄
Sc̄e Augustine. or̄
Sc̄e ambrosi. or̄
Sc̄e hieronyme. or̄
Om̄s sc̄i pont̄ et conf̄. orat̄
Om̄s sc̄i doctores. orat̄
Sc̄e p̄r bn̄dicte. or̄
Sc̄e francisce. or̄
Sc̄e Anthoni. or̄
Sc̄e dominice. or̄. orat̄.
Om̄s sc̄i monaci et hēmite.
Om̄s sc̄i sacerdotes et levite.
Sc̄a m̄ magdalena. or̄

Sca agnes. or.
Sca lucia. or.
Sca cecilia. or.
Sca Agatha. or.
Sca katherina. or.
Omnes sce virgines et viduę. Orate.
Omnes sci et sce dei. Intercedite pro nobis.
Propitius esto. parce nobis.
Propitius esto. Exaudi nos.
Ab omni malo. l.
Ab omni pecco. l.
Ab ira tua. l.

A subitanea et improvisa morte.
A spiritu fornicationis. l. l.
A fulgura et tempestate. l.
A morte perpetua. l.
Per misterium sce incarnationis tue. l.
Per adventum tuum. l.
Per nativitatem tuam. l.
Per baptismum et sanctum ieiunium
Per crucem et passionem tuam. l. tuam. Libera nos domine.
Per mortem et sepulturam tuam. l.
Per sanctam resurrectionem tuam. l.
Per admirabilem ascensionem tuam. l.

Per aduētum spūs scī pa-
cliti. R.
In die iudicij. R.
Peccatores. t.
Ut nb parcas. t.
Ut nb indulgeas. t.
Ut ad ueram penitentiā nos in-
producere digneris. t.
Ut ecclesiam tuā sctam rege-
re et cōsuare digneris. t.
Ut dompnū apostolicum et oēs ec-
clesiasticos ordines in scā re-
ligione cōsuare digneris. t.
Ut nos metipsos in tuo scō ser-

uitio cōfortare et cōsuare
digneris. t.
Ut regibus et principibus xpianis
pacē et ueram concordiā do. d.
Ut nos metipsos in tuo scō ser-
uitio confortare et cōsuare d. t.
Ut fructus tre dare et conser-
uare digneris. t.
Ut omnibus fidelibus defunc-
tis requiē eternā do di. t.
Ut omnibus benefactoribus nris
sempiterna bona retribuas. t.
Ut aias nras fratrum soror-
propinquorum et benefactorum nrorum ab
eterna dapnatione eripias. t.

Ut nos exaudire digneris. te
Filii dei. te
Agnus dei qui toll' pecca mundi
Parce nobis domine.
Agnus dei qui toll' pecca mun
di. Exaudi nos domine.
Agnus dei qui toll' pecca mundi
Miserere nob.
Xpe audi nos. Xpe exaudi
nos. Kyrl'. Xpel'. Kyrl'. Pr.
V. Et ne nos. R. Sz liba. Ps.
Deus in adiutoriu meu
intende. dne ad ad
iuvandu me festina. Confu
dantur et revereantur q

quer[unt]

quer[unt] aiam mea. Auertat
retrorsum et erubescat. q uo
lunt mihi mala. Auertat stati
erubescentes. q dicunt mihi euge
euge. Exultet et letet in te om
q querut te. et dicant semp
magnificet' dns q diligunt sa
lutare tuu. Ego uo egenus
et paup sum ds adiuua me.
Adiutor meus et liberator meus
es tu domine ne moreris. G
Gl'a pri. V. Saluos fac suos
tuos et ancillas tuas. R. Ds
meos sperantes in te. V. Esto nb

288

domine turris fortitudinis. R. A facie inimici. V. Nihil proficiet inimicus in nobis. R. Et filius iniquitatis non apponet nocere nobis. V. Domine non secundum peccata nostra facias nobis. R. Neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. V. Oremus pro pontifice nostro. R. Dominus conservet eum et vivificet eum et beatum faciat eum in terra et non tradat eum in animam inimicorum eius. V. Oremus pro benefactoribus nostris. R. Retribuere dignare domine omnibus nobis bona facientibus propter nomen sanctum tuum.

vitam eternam. Amen. V. Oremus pro fidelibus defunctis. R. Requiem eternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis. V. Requiescant in pace. R. Amen. V. Oremus pro fratribus nostris absentibus. R. Salvos fac servos tuos deus meus sperantes in te. V. Mitte eis domine auxilium de sancto. R. Et de syon tuere eos. V. Domine exaudi.

Oratio.

Deus cui proprium est misereri semper et parcere suscipe deprecationem nostram et nos et omnes famulos tuos quos de

lictorum cathena cõstringit
miſatio tue pietatis absol
Exaudi q̄s Orõ. nat.
dñe supplicū preces ⁊ cõ
fitentium tibi pce pctis. ut p̄t
nob i dulgentiam tribuas be
nignus ⁊ pacē. Oratio
Ineffabilē nob dñe mi
ſericordiā tuā clementer i
ostēde ut simul nos ⁊ a pctis
oibꝫ exuas ⁊ a penis quas
p his meremur eripias. Orõ.
Deus q culpa offenderis
penitentia placaris preces

pp tui supplicantis ꝓpiti respi
ce ⁊ flagella tue iracundie
que pro pctis nris meremur
auerte. Oratio.
Omnipotens sempiterne
deus miserere famulo tuo. N.
⁊ dirige eū sc̄dm tuā clementiā
i viā salutis eterne. ut te do
nante tibi placita cupiat. ⁊ to
ta virtute pficiat. Oratio.
Deus a quo sancta desideria
recta consilia ⁊ iusta sūt
opera. da servis tuis illā quā
mundus dare nō pot pacē

ut et corda nr̄a mādati' tui'
dedita ⁊ hostiū sublata for-
midine tēpora sint tua p̄-
tectione tranquilla. oṙo.

Ure igne scī sp̄s renes
nr̄os ⁊ cor nr̄m domine
ut t' casto corpe s'uiami'. et
mūdo corde placeamus. oṙ

Fidelium deus omniū cōdi
tor ⁊ redemptor aiabꝫ
famulorū famularūqꝫ tuarū
remissionem cunctorum tribu'
peccor' ut i dulgētiā q̄ sēp
optauerunt piis supplicati'

mbꝫ cōsequant'. Oratio

Ure igne scī sp̄s renes
nr̄os ⁊ cor nr̄m domine
ut t' casto corpe s'uiami' ⁊ i
mūdo corde placeami'. oṙo

Actiones nr̄as q's d' aspi
rando preueni. ⁊ adiu
uando psequere. ut cuncta
nr̄a orō ⁊ opatio a te sēp
i cipiat ⁊ p te cepta finiat'.

Omnipotēs sempi oṙo
terne deus qui uiuor' dña
ris simul ⁊ mortuo' omniūqꝫ
miseris quos tuos fide et

opere futuros eſſe prenoſcis
te ſupplicit' exoramꝰ. ut p q
bꝫ effũdere preces decreuimus
quoſqꝫ uel preſens ſeclm ad
huc i carne retinet ul' futu
rũ iam exutos corpe ſuſce
pit i tercedẽtibꝫ oĩbꝫ ſcis t'
pietatis t' clemẽtiã omniũ
delictorꝫ ſuorũ ueniam cõſe
quãt'. P dominũ nrm. etc.
V. Exaudiat nos oĩps et
miſericors dominus. R. Amē.

Explicit.

Oratio ante cõmuniõẽ.

Ad menſam dulciſſimi
filij tui. conuiuij. Ieſu xp̃e.
piiſſime. ego peccator in
felix. accedere totus pa
ueo. Totuſqꝫ contremi
ſco. Scio enim peccata
mea maxima. quibꝫ te
inceſſanter et innumera
biles offendi. Verũ ſpes
ac fiducia mea. pie amã
tiſſime. nõ in meis me
ritis. ſꝫ in miſerationibꝫ
tuis multis. Reſpice i

ergo in me oculis tue miſe
Ieſu dulciſſime. recorda
reqꝫ creature tue. quã
ſacro redemiſti ſanguinẽ.
Enim uero me peccaſſe
grauiſſime penitet. Cu
pioqꝫ emendare qđ feci.
Tu ergo clementiſſime
pr. auffer a me omnes i
niquitates et peccata.
ut corpore ac mẽte pu
rificatus. digne ſancta
ſcorum degustare merear.
Concedeqꝫ ut corporis

et ſanguinis tui ſancta
prelibatio. quam ego i
dignus ſum ere i tendo.
ſit peccatorum meorum re
miſſio. ſit delictorum p
fecta purgatio. ſit im mũ
darum cogitationũ effu
gatio. ſit demqꝫ anime
et corporis. contra inimicorũ
inſidias. firmiſſima tui
tio. Qui uiuis et regnas.
in ſcla ſclorum. R. Amẽ.
Item alia oro ante co
munionẽ. ſcti Thome.

de Aquino. Oremus.

Omnipotens et misi
cors deus. Ecce acce
do ad sacramentum cor
poris et sanguinis unige
niti filii tui domini nostri
iesu christi. Accedo in quam
infirma ad medicum ui
te. Inmunda ad fontem
misericordie. Ceca ad lumen eterne
claritatis. Egena ad do
celi et terre. Nuda ad regem
glorie. Rogo ergo tue in
mense largitatis abun

dantiam. quatenus per tuam
misericordiam. digneris meam sa
nare infirmitatem. lauare
feditatem. illuminare ce
cecitatem. ditare pauper
tatem. uestire nuditatem.
Ut te panem angelorum.
regem regum. et dominum
dominantium. Tanta su
scipiam reuerentia et tre
more. Tanta contritione
et deuotione. tanta puri
tate et fide. Tali proposito et
humilitate. sicut expedit

saluti aie mee. 7 sic tibi pl[a]
cet. Da mihi queso dñe
corporis tui. nõ solum i
sumere sacramẽtũ. ſz 7 ũ
tutem sacramẽti. Mitis
sime dñe da mihi sic su
scipe corpus x̃ iesu filij t[ui]
domini nr̃i. qd̃ de ṽgine
pura traxit. ut corporis
mistico merear in corpo
rari. 7 ac inter eius men
bra cõnumerari. Con ce
de pie p̃r dilectum tuum
quem nunc quidẽ uela

tum accedentibus suscipe
ꝓpono. Tandem reuela
ta facie. in celesti gloria
contemplari. Qui tecum.
Orõ ad p̃rem ualde u
tilis 7 deuota. cui pp̃ bo
nifatius concessit. xl.a
dierum indulgentiam
post pceptionẽm corp[or]is
xpi. qua composuit scs
Augustinus. In cap[itulo]
GRatias tibi ago dñe
scẽ p̃r omps ẽtne d̃s. q
me famulã tuã. i dignã

295

p grãm tuã. nullis meis
meritis exigentibus. ſz ſo
la miſatiõe et dignatiõe
tua ſaciare dignatus es
precioſo corpore et ſãgui
ne filij tui dñi nři iesu xp̃i.
Et precor ut hec ſcã co
munio non ſit mihi rea
tus ad penam. ſz inter
ceſſio ſalutaris ad ueniã.
Sit mihi armatura fi
dei. et ſcutum bone uolũ
tatis. Sit mihi uitiorũ
meorũ euacuatio. Con

cupiſcentie et libidinis
exterminatio. ſit carita
tis. caſtitatis. patientie
humilitatis. obedientie.
omniũqz uirtutum. ac
totius ſcitatis augmẽ
tum. contra inſidias i
nimicorũ meorũ uiſibi
lium. et inuiſibiliũ. fir
ma defenſio. Motuum ui
tiorũ tam carnaliũ. qz
ſpũalium. pfecta quie
tatio. In te uno ieſu xp̃o
mentis uera ac ſolida

et firma adhesio. Atque
mei finis felix consumma
tio. Et precor te domi
ne. ut ad illud celeste con
uiuium. me indignum pec
catorem perducere digneris.
ubi tu ipse es. cum sanctis
tuis. lux uera. satietas
plena. iocunditas perfec
ta. felicitas perpetua. et
gaudium sempiternum. Amen.

Item alia oratio. post
communionem dicenda.


Sit mihi dulcissime
iesu. hoc sacrosanctum corpus
tuum. suauitas et dulcedo
anime mee. salus et sanctitas
in omni temptatione. et
pax et gaudium in omni
tribulatione. lumen et
uirtus in omni uerbo et
operatione. solatium et tu
tela in morte. Qui uiuis.

Oratio dicenda an
tequam incipiat psalmodia.

Suscipere digneris do
mine deus omnipotens
hos psalmos consecratos.

quos ego indignus pec
cator decantare cupio.
in honorem sci nominis t.
Et bte marie semp uirgi
ni. Et omnium scorum
tuorum. pro me miso
pccore et indigno famulo
tuo. Et pro omnibus fa
cinoribus meis. Actis. si
ue dictis. Cogitatioib'
iniquis. concupiscētys.
siue negligentiis. meis
magnis. ac minimis.
Nec nō et p famulis tuis

priore nro. seu pro no
stra congregatioe. uel
pro cunctis consangui
neis meis. et bnfcoribus
et helemosinariys. et p
illis qui in me hnt fidu
ciam. uel se orōibus meis
recōmendauerunt. uel n
et pro cunctis fidelibus
defunctis. Concede eis
domine deus omps. ut
isti psalmi pficiant in
et omnibus pro quibus
cum qz orare debitor sum.



Ac omnibus fidelibus xpianis
uiuis ad spatium bene
uiuendi. et ad ueram et
condignam penitentiam
agendam. et ad remissio-
nem omnium peccatorum.
et mortuos proficiant
ad uitam eternam. Amen.

Oratio deuota dicen
da post psalmodiam.

Liberator animarum mun
di redemptor iesu xpe
deus eterne. rex immor
talis. supplico ego peccator

per immensam clementiam
tuam. et per modulationem
psalmorum quam ego pec
cator decantaui. Libera
animam meam de peccato. et mun
da cor meum a prauis co
gitationibus. Libera animam
meam et corpus meum de
seruitute peccati. Repelle a
me concupiscentias car
nales. Libera me de om
ni impedimento sathane. et mi
nistrorum eius. uisibi
lium et inuisibilium. et qui

querunt impedire animam
meam. Ps. Ant. in maiore.
O Sapientia que ex ore
altissimi prodisti. at
tingens a fine usque ad fi
nem fortiter. suaviterque
disponens omnia. Veni
ad docendum nos viam
prudentie. Alia antiph.
O Adonay et dux domus
israel. qui moysi in ig
flamme rubi apparuisti.
et ei in sina legem dedisti.
Veni ad redimendum nos.

in brachio extento. Ant.
O Radix iesse. qui sta
in signum populorum. super
quem continebunt reges
os suum. quem gentes
deprecabuntur. Veni ad libe
randum nos. iam noli
tardare. Alia antipho.
O Clavis david. et sceptrum
domus israel. qui
aperis et nemo claudit.
claudis et nemo aperit.
Veni educ vinctum de
domo carceris. sedentem

in tenebris et umbra mo-
tis. Alia antiphona.
O Oriens splendor lu-
cis eterne et sol iusti-
tie. veni et illumina se-
dentem in tenebris et um-
bra mortis. Alia antiphona.
O rex gentium et desi-
deratus earum. lapis-
que angularis. qui facis
utraque unum. veni salva
hominem quem de limo forma-
sti. O emanuel Ant. [illegible]
rex et legifer noster. expec-

tatio gentium et salvator
earum. veni ad salvan-
dum nos domine deus noster.

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
Mss
FIRENZE

cc. 301 numerate più
2cc. di guardia in
principio

agosto 1970 MR

Cc. 301, più una membr. di guardia in principio. Interamente miniate le cc. $7^{v}$, $8^{r}$; lettere miniate a c. $49^{r}$, $75^{v}$, $124^{r}$, $151^{v}$, $177^{r}$, $206^{v}$.

14. 4. 1926